Swiata, ktory juz byl od niego oddalu

Na ktorym Pan Chrystus bardzo cięszke

zaliu

OFFICIUM PURISSIMÆ & Immaculatæ CONCEPTIONIS *Sanctissimæ Virginis* MARIÆ

Eidem acceptissimum, uti devotissimo suo famulo, ALPHONSO RODRIGUEZ Soc: JESU Religioso revelavit.

CALISSII
Typis Collegij Soc: IESU.
Anno Dñi 1689.

ORATIO

Actiones noſtras, quæſumus Domine aſpirando præveni, & adjuvando proſequere, ut cuncta noſtra oratio & operatio, á te ſemper incipiat, & per te cæpta finiatur. Per Dominum noſtrum IESVM Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivis & regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum Amen.

OFFI-

O.E E I C I V M
Immaculatæ
CONCEPTIONIS
B. V. MARIÆ.

Vt habetur in horis quibusdam antiquis.

AD MATVTINVM.

Eja mea labia nunc annuntiate. Laudes & præconia Virginis Beatæ.

Domina in adjutorium meum intende.

Me de manu hostium potenter defende.

Gloria Patri, & Filio & Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio & nunc, & semper, & in sæcula sæculorum Amen.

Hymnus.

SAlve mundi Domina,
Cælorum Regina:
Salve Virgo Virginum,
Stella matutina.
Salve plena gratiâ,
Clara lux divina,
Mundi in auxilium,
Domina festina.
Ab æterno Dominus
Te præordinavit,
Matrem Unigeniti
VERBI, quo creauit
Terram, Pontum, Æthera,
Te pulchram ornavit
Sibi Sponsam, in qua

Adam

Adam non peccavit.
Elegit eam Deus, & præelegit eam.
In tabernaculo ſuo habitare fecit eam.
Domina exaudi orationèm meam, Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum, Mater Domini noſtri IESV Chriſti, & mundi Domina, quæ nullum derelinquis, & nullum deſpicis: reſpice me Domina clementer oculo tuo pietatis & impetra mihi apud tuum dilectum Filium, cunctorum veniam peccatorum: ut qui nunc tuam ſanctam Conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudi-

nū bravium capiam, ipſo quem Virgo peperiſti donante Domino noſtro Ieſu Chriſto, qui cum Patre & Spiritu ſancto vivit & regnat in Trinitate perfecta Deus in ſæcula ſæculorum Amen.

Domina exaudi orationē meā
Et clamor meus ad te veniat.
Benedicamus Domino
Deo gratias,
Et fidelium animæ per miſericordiam Dei, requieſcant in pace Amen.

Ad primam.

Domina in adjutorium &c.
Me de manu hoſtium &c.
Gloria Patri & Filio, &c.

Hymnus.

Alve Virgo ſapiens,
Domus Deo grata, Co-

Columna ſeptemplici,
Menſaque exornata.
Ab omni contagio
Mundi præſervata,
Antè ſancta in utero
Parentis, quàm nata,
Tu Mater viventium,
Et Porta es Sanctorum,
Nova ſtella ex Iacob,
Domina Angelorum.
Zabulo terribilis
Acies caſtrorum,
Portus & refugium
Sis Chriſtianorum.
Ipſe creavit illam in Spiritu ſancto.
Et effudit illam ſuper omnia opera ſua.
Domina exaudi orationẽ meã

Et clamor meus ad te veniat:

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum, &c. ut ſupra.

Ad Tertiam.

Domina in adjutorium &c.

Me de manu hoſtium &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve Arca fœderis,
Thronus Salomonis,
Arcus pulcher Ætheris,
Rubus viſionis.
Virga frondens germinis,
Vellus Gedeonis,
Porta clauſa Numinis,
Favuſque Samſonis.
Decebat tam nobilem
Natum præcavere

Te ab originali
Labe Matris Evæ,
Almam quam elegerat
Genitricem verè,
Nulli prorsus sinens
Culpæ subjacere.
Ego in altissimis habito:
Et Thronus meus in columna nubis.
Domina exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cœlorum, &c. ut supra.

Ad Sextam.

Domina in adjutorium &c.
Me de manu hostium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus

SAlve ô Purpurea,
Templum Trinitatis,
Angelorum gaudium
Cella puritatis.
Solamen mærentium,
Hortus voluptatis,
Palma patientiæ,
Cedrus castitatis:
Terra es benedicta,
Et Sacerdotalis,
Sancta & immunis
Culpæ Originalis,
Civitas Altissimi,
Porta Orientalis
In te est omnis gratia,
Virgo singularis.
Sicut lilium inter spinas,
Sic amica mea inter filias Adæ.

Domina exaudi orationem meam Et clamor meus &c.

Oratio.

Sancta Maria Regina Cælorum &c. ut supra.

Ad Nonam.

Domina in adjutorium &c.
Me de manu hostium &c.
Gloria Patri & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve Vrbs refugii,
Turrisque munita,
David propugnaculis
Armisque insignita,
Tu in Conceptione,
Charitate ignita,
Infernalis potestas
Est à te contrita,
Eja Mulier fortis,

Et invicta Iudith,
Pulchra Abisai Virgo,
Verum fovens David.
Rachel procuratorem
Ægypti gestavit,
Sed Salvatorem mundi
Maria portavit.
Tota pulchra es amica mea
Et macula originalis non est in te
Domina exaudi orati: meam
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum &c. ut supra.

Ad Vesperas.

Domina in adjutorium &c.
Me de manu hostium &c.
Gloria Patri & Filio, &c.

Hym-

Hymnus.

SAlve Horologium,
Quo retro trahatur
Sol in decem lineis,
Verbum incarnatur.
Homo, ut ab inferis,
Ad summa tollatur,
Immensus ab Angelis,
Paulò minoratur.
Solis hujus radijs
Maria coruscat.
Et consurgens Aurora
In conceptu micat.
Lilium inter spinas,
Quæ serpentis terat
Caput: pulchra ut luna,
Errantes collustrat.
Ego feci in cælis, ut oriretur
lumen indeficiens

Et ſicut nebula texi omnem terram
Domina exaudi oratio: meam
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum &c. ut ſupra.

Ad Completorium.

Convertat nos Domina tuis precibus placatus Ieſus Christus Filius tuus.
Et divertat iram ſuam à nobis
Domina in adjutorium &c.
Me de manu hoſtium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve Virgo nobilis,
Mater illibata,
Regina clementiæ,

Stellis coronata.
Supra omnes Angelos:
Pura immaculata,
Atque ad Regis dexterā
Stàns veste inauratâ.
Per te Mater gratiæ,
Dulcis spes reorum
Fulgens stella Maris:
Portus naufragorum.
Patens cæli Ianua
Salus infirmorum,
Videamus Triadem
In aula Sanctorum. Amen.
Oleum effusum Maria nomen tuum
Servi tui dilexerunt te nimis.
Domina exaudi oratio:
Et clamor meus ad te veniat.
Oratio *ut supra*.

SUpplices offerimus
Tibi, Virgo pia,
Has horas canonicas.
Fac nos ut in via
Ducas, curſu proſpero,
Et in agonia
Præſens nobis aſſiſte,
O dulcis MARIA, Amen.
Deo gratias.

Sequens Antiphona á Paulo V. Pont. Max. approbata eſt, qui eandem una cũ oratione de immaculatæ Virginis Conceptione recitantibus, centum dierum indulgentias conceſſit.

Antiph. Hæc eſt virga, in qua nec nodus originalis, nec cortex actualis culpæ unquam fuit.

In conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.

Ora pro nobis Patrem, cujus Filium peperisti.

Oratio.

DEus qui per immaculatam Virginis Conceptionem, dignum Filio tuo habitaculum præparasti: quæsumus, ut sicut ex morte ejusdem Filii tui prævisa, eam ab omni labe præservasti: ita nos quoque mundos ejus intercessione ad te pervenire concedas. Per eundem Christum, &c.

Oratio Sodalitatis.

SAncta Maria Mater Dei & Virgo, ego N. te hodie in Dominam Patronam, & Advocatam eligo, firmiterque statuo, ac propono, me nunquam te derelicturum, neque contra

te aliquid unquam dicturum, aut facturum, neq; permissurum, ut à meis subditis aliquid contra tuum honorem unquam agatur. Obsecro te igitur, suscipe me in servum perpetuum adsis mihi in actionibus meis omnibus, nec me deseras in hora mortis. Amen:

LITANIÆ

De Beatissima Virgine Maria.

KYrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison.

Christe audi nos, Christe exaudi nos.

ater de cælis Deus. Miserere nobis

Fili Redemptor mundi Deus, Miserere nobis.

Spi-

Spiritus sancte Deus Miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, Miserere nobis.
Sancta Maria, Ora pro nobis
Sancta Dei genitrix. Ora.
Sancta Virgo Virginum. Ora pro nobis.
Mater Christi, Ora.
Mater Divinæ gratiæ, Ora.
Mater purissima, Ora.
Mater castissima, Ora.
Mater inviolata, Ora.
Mater intemerata. Ora.
Mater amabilis, Ora.
Mater admirabilis, Ora.
Mater Creatoris, Ora.
Mater Salvatoris. Ora.
Virgo prudentissima, Ora.

Virgo Veneranda. Ora.
Virgo prædicanda, Ora.
Virgo potens, Ora.
Virgo, clèmens. Ora.
Virgo fidelis, Ora.
Speculum justitiæ, Ora.
Sedes sapientiæ, Ora.
Causa nostræ lætitiæ, Ora.
Vas spirituale, Ora.
Vas honorabile, Ora.
Vas insigne devotionis, Ora.
Rosa mystica, Ora.
Turris Davidica, Ora.
Turris eburnea, Ora.
Domus aurea, Ora.
Fœderis arca, Ora.
Ianua cæli, Ora.
Stella matutina, Ora.
Salus infirmorum, Ora.

Refugium peccatorum, Ora,
Consolatrix afflictorum, Ora
Auxiliũ Christianorum, Ora.
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina Poloniæ,

Ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis Dñe.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Dñe.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis.

Christe audi nos,
Christe exaudi nos.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Aue Maria &c.

Sub tuum præsidium confugimus Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris: sed á periculis cunctis libera nos semper virgo gloriosa & benedicta.

Ora pro nobis Sancta Dei genitrix,

Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

D*Efende quæsumus Domine, Beatâ Maria semper Virgine in-*

tercedente, istam ab omni adversitate familiam, & toto corde tibi prostratam ab hostium propitius tuere clementer insidijs. Per Christum, &c.

Commendatio sui ipsius B. Virgini Mariæ.

O Domina mea Sancta Maria, me in tuam benedictam fidem, ac singularem custodiam, & in sinum misericordiæ tuæ hodie, & quotidie, & in hora exitûs mei, animam meam, & corpus meum tibi commendo: omnem spem, & consolationem meam, omnes angustias & miserias meas vitam & finem vitæ meæ tibi committo: ut per tuam Sanctissimam intercessionem, & per tua merita, omnia mea dirigantur & disponantur opera, secundum tuam tuiq; Filij voluntatem Amen.

ORA-

ORATIO.

Ad B. Virginem Mariam

IN manus tuas ô sanctissima Virgo Maria, ego indignus peccator, cōmendo corpus meum, sensus meos, & omnes actus meos, Parentes, consanguineos, amicos, & benefactores meos, vivos & defunctos, & omnes mihi recommendatos, & quibus debitor sum. Miserere nostri clementissima Virgo Maria Mater Domini nostri Iesu Christi, inclina nunc pias aures tuas ad preces meas, & libera nos ab omni tribulatione, angustia; & omnibus nos affligentibus, ac calumniantibus. O pia Dei genitrix Virgo Maria, ne permittas me amplius tentari, quàm mea fragilitas sustinere potest. O Domina

gloriosissima Virgo Maria, ne dere-linquas me in tribulatione mea, ut non corruam in conspectu adversari-orum meorum, ne de me gaudeant i-nimici, sed me confortet tua gratia, ad voluntatem Filij tui faciendam, & ad propositum meum ipsi fideliter ob-servandum. Ad te dulcissima & se-renissima Virgo Maria petitiones meæ, & dolores cordiũ mei ascendant: ne quæso revertatur vacua ad me depre-catio mea, sed misericordia tua per-veniat, & sequatur me usq; in sene-ctam. & senium. O Domina præstan-tissima, dignissima, mitissima, ca-stissima, benignissima, felicissima, pulcherrima, misericordissima, Virgo Maria, ne derelinquas me in hora mortis meæ, sed ab omni malo me

tunc eripias, & perducas miseram animam meam in locum refrigerii, pacis, & quietis: ubi benedicat, & glorificet, atq; laudet Iesum Christum Filium tuum, una cum patre & spiritu sancto, in secula seculorum Amen.

SALVTATIO

brevis B. V. Mariæ.

AVe Maria, Ancilla Sanctæ Trinitatis humillima.

Ave Maria, Præelecta Dei Patris sanctissima.

Ave Maria, Sponsa Spiritus sancti amabilissima.

Ave Maria, Soror Angelorum pulcherrima.

Ave Matia, Mater Dñi nostri Iesu Christi dignissima.

Ave Maria Promiſſio Prophetarum deſideratiſſima.

Ave Maria Regina Patriarcharum glorioſiſſima.

Ave Maria, Magiſtra Evãgeliſtarum veraciſſima.

Ave Maria, Doctrix Apoſtolorum prudentiſſima.

Ave Maria, confortatrix Martyrum validiſſima.

Ave Maria, fons & plenitudo confeſſorum ſvaviſſima.

Ave Maria, decus & corona Virginum jucundiſſima.

Ave Maria, ſalus & conſolatrix vivorum, & mortuorum promptiſſima. Mecum ſis in omnibus tentationibus, tribulationibus, neceſſitatibus,

gustiis, & infirmitatibus meis, & maximè in hora mortis meæ non desis mihi, & impetra mihi, omnium peccatorum meorum veniam, & cælestis patriæ gloriam, Amen.

Ave Sanctissima Maria, Mater Dei, Regina cæli, porta Paradysi, Domina mundi, Tu es singularis Virgo pura. Tu concepisti Iesum sine peccato. Tu peperisti Creatorem, & Salvatorem mundi. Ora pro nobis Iesum, dilectũ Filium tuum, ut liberet nos ab omnibus malis, Amen.

Oratio.

O *Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, tuo Filio*

nos commenda, tuo Filio nos repræsenta. Fac ô benedicta, per gratiam, quám meruisti, per misericordiam, quam peperisti; ut qui te mediante dignatus est fieri particeps infirmitatis & miseriæ nostræ, te quoque intercedente, participes, nos faciat beatitudinis & gloriæ suæ Iesus Christus Filius tuus Dominus noster, qui est super omnia Deus benedictus in secula seculorum, Amen.

OFFICIUM PARVUM

De Sanctiſſimo Nomine Iesu

Ad Matutinum.

DOmine labia mea âperies Et os meũ annũtiabit laudem tuam.

Deus in adjutorium meũ intende.

Domine ad adjuvandum me feſtina.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IESU dulcis memoria,
Dans vera cordis gaudia,
Et ſuper mel & omnia,
Ejus dulcis præſentia.

Ora-

Oratio.

DEus qui glorioso ac mirabili Nomine dilectum Filium tuum Iesum Christum, Redemptorem nostrum appellare voluisti; concede propitius, ut qui ejusdem benedicti Salvatoris nomen celebriter veneramur in terris, ejus felici consortio perenniter perfruamur in cælis, Amen.

Ad Primam.

Deus in adjutorium meum &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

JESU dulcedo cordium,
Fons vivus lumen mentium,
Excedens omne gaudium,
Et omne desiderium.

Oratio ut supra.

Ad Tertiam.

Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

JESU mi bone ſentiam,
Amoris tui copiam:
Da mihi per præſentiam,
Tuam videre gloriam.

Oratio, *ut ſupra.*

Ad ſextam.

Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria patri, & Filio, &c.

Hymnus.

JESUS auctor clementiæ,
Totius ſpes lætitiæ,
Dulcoris fons & gratiæ,
Veræ cordis deliciæ.

Ora-

Oratio ut supra.
Ad Nonam.
Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.
Hymnus.
JESU decus Angelicum,
In aure dulce canticum,
In ore mel mirificum,
In corde nectar cælicum.
Oratio, *ut supra.*
Ad Vesperas.
Deus in adjutorium, &c,
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria patri & Filio, &c.
Hymnus.
JESUS flos Matris Virginis,
Amor nostræ dulcedinis,
Tibi

Tibi laus honor Numinis,
Regnum beatitudinis.
Oratio, *ut supra*.

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris noster
Et averte iram tuam á nobis.
Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

JESUS in pace imperat.
Quæ omnem sensũ superat,
Hanc mea mens desiderat,
Et ea frui properat:

Oratio.

DEus, qui glorioso ac mirabili Nomine dilectum Filium tuum Jesum Christum, Redemptorem no-

strum appellare voluisti, concede propitius, ut qui ejusdem benedicti Salvatoris Nomen celebriter veneramur in terris, ejus felici consortio perenniter perfruamur in cælis, Amen.

Commendatio ad Iesum.

Dignare benignissime Iesu, per hoc sanctissimum nomen tuum, esse mihi Iesus, & dare mihi spiritum illum tuum, quem qui non habent, non sunt tui. Insere quæso cordi meo, hoc amabile nomen tuum, ut ejus dulcedine pascar, ejusque amore ita ardeam, ut moriar in te Iesu mi dulcissime, Iesu mi svavissime, Iesu mi dilectissime, invocato semper hoc jucundissimo, hoc mellifluo, hoc salutifero nomine tuo, Iesu, Iesu, Iesu,

LITANIÆ
De Nomine IESU.

KYrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson.
Christe audi nos, Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis:
Fili Redemptor mundi Deus, Miserere nobis.
Spiritus sancte Deus,
Sancta Trinitas unus Deus,
Iesu Fili Dei vivi,
Iesu potentissime,
Iesu fortissime,
Iesu perfectissime,
Iesu gloriosissime,
Iesu mirifice,

Miserere nobis,

Iesu jucundissime,
Iesu charissime,
Iesu clarior sole,
Iesu pulchrior lunâ,
Iesu splendidior stellis,
Iesu admirabilis,
Iesu delectabilis,
Iesu honorabilis,
Iesu humillime,
Iesu pauperrime,
Iesu mitissime,
Iesu patientissime,
Jesu obedientissime,
Iesu castissime,
Iesu amator castitatis,
Iesu amator pacis,
Iesu amator noster,
Iesu speculum vitæ,
Iesu exemplar virtutum,

Miserere nobis.

Iesu decus morum,
Iesu zelator animarum,
Iesu refugium nostrum,
Iesu pater pauperum,
Iesu consolator afflictorũ,
Iesu thesaurus fidelium,
Iesu gemma pretiosa,
Iesu armarium perfectionis,
Iesu bone pastor ovium,
Iesu stella maris,
Iesu lux vera,
Iesu sapientia æterna,
Iesu bonitas infinita,
Iesu gaudium Angelorum,
Iesu Rex Patriarcharum.
Iesu inspirator Prophetarũ,
Iesu Magister Apostolorũ,
Iesu Doctor Evangelistarum,
Iesu fortitudo Martyrum,

Miserere nobis.

Miserere nobis.

Iesu lumen Confessorum.
Iesu sponse Virginum, Mise.
Iesu corona SS. omnium, Mi-
Propitius esto, Parce nobis Iesu.
Propitius esto, Exaudi nos Iesu.
Ab omni malo, Libera nos Ie.
Ab omni peccato, Libera nos
Ab ira tua Libera nos Iesu.
A subitanea & improvisa morte, Libera nos Iesu.
A morte perpetua, Libera
Ab insidiis diaboli, Libera.
A peste fame & bello. Libe:
A transgressione mandatorũ tuorum, Libera nos Iesu.
Ab incursu omnium malorum, Libera nos Iesu.

Per Incarnationem tuam,
Per Adventum tuum,
Per Nativitatem tuam,
Prr Circumcisionem tuam,
Per Baptismum & S. Iejuniū tuum.
Per dolores tuos,
per flagella tua,
per mortem tuam,
Per sepulturam tuam:

Libera nos Iesu.

Per Resurrectionem tuam Li.
Per Ascensionem tuam, Libe.
Per gaudia tua, Libera nos.
Per gloriam tuam, Libera.
Per dulcissimam Virginem Matrem tuam, Libera nos
Per intercessionem omnium Sanctorum tuorum, Libera.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Parce nobis Iesu.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Iesu.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Kyrie eleyson, Christe eleysõ, Kyrie eleyson.

Pater noster, secreto.

Et ne nos inducas in tentatio: Sed libera nos à malo.
Sit nomen Domini benedictũ, Ex hoc nunc, & usq; in sæculum.
Non nobis Dñe non nobis, Sed nomini tuo da gloriam.
Exurge Domine, adjuva nos, Et libera nos propter nomen tuum.

Domine exaudi oratio. meam,
Et clamor meus ad te veniat
Oremus

DEVS qui gloriosissimum nomen Iesu Christi Filij tui, Domini nostri fecisti fidelibus tuis summo suavitatis affectu amabile, & malignis spiritibus tremendum atq; terribile: concede propitius, ut qui hoc nomen Iesu devote venerantur in terris, sanctæ consolationis dulcedinem in præsenti percipiant, & in futuro gaudium exultationis & interminabilis beatitudinis obtineant in cælis. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum &c.

Alia Oratio ad Iesvm.

O Bone Iesu, ô piissime Iesu, ô dulcissime Iesu ô Iesu Fili Mariæ Vir-

ginis, plene misericordia & pietate: ô dulcis Iesu, secundum magnam misericordiam tuam miserere mei. O clementissime Iesu, te deprecor per illum sanguinem pretiosum, quem pro peccatoribus effundere voluisti, ut abluas omnes iniquitates, & in me respicias miserum & indignum, humiliter veniam petentem, & hoc nomen sanctum Iesu invocantem. O nomen Iesu, nomen dulce: nomen Iesu, nomen delectabile: nomen Iesu, nomen confortans. Quid est enim Iesus, nisi Salvator? Ergo Iesu, propter nomen sanctum tuum esto mihi Iesus, & salva me: ne permittas me damnari quem tu de nihilo creasti. O bone Iesu, ne perdat me iniquitas mea, quem fecit omnipotens bonitas

 tua.

tua. O benignissime Iesu, miserere mei, dum tempus est miserendi, ne damnes me in tempore judicandi. Quæ enim utilitas in sanguine tuo, dum descendero in æternam corruptionem? Non mortui laudabunt te Domine Iesu, neq; omnes qui descendunt in infernum. O amantissime Iesu, ô desideratissime Iesu, ô mitissime Iesu, ô Iesu, Iesu, Iesu, permitte me intrare in numerum electorum tuorum. O Iesu, salus in te credentium; O Iesu, solatium ad te confugientium. O Iesu dulcis remissio omnium peccatorum. O Iesu Fili Mariæ Virginis, infunde in me gratiam, sapientiam, charitatem, castitatem, & humilitatem: ut possim te perfecte diligere, te laudare, te perfrui, tibi servire, &

in te gloriari, & omnes qui invocant nomen tuum, quod est Iesus, Amen.

Actus Contritionis.

DOmine Iesu Christe verus Deus & homo, Creator & Redemptor meus;

Quoniam tu is es, qui es, & quia amo te super omnia.

Pænitet me ex toto corde, quod te offenderim.

Et propono firmiter, nunquã amplius peccare, & omnes peccandi occasiones devitare, confiteri & implere pœnitentiam, quæ mihi injuncta fuèrit.

Condono simul omore tui, ex corde omnes offensas, quibus læsus fortè sum, á quovis

proximorũ meorum, & ſiquid quiſpiam habeat contra me, unde jure coram te queratur, propono ex animo, me proxima occaſione ipſi ſatis facturũ.

Omnia denique opera mea & afflictiones, ac totam vitam tibi offero in ſatisfactionem meorum peccatorum.

Quemadmadum ſuppliciter á te peto: ſic confido in bonitate tua, & miſericordia infinita, quod ea, meritis tuæ pretioſæ paſſionis & mortis, mihi remiſſurus, & gratiam largiturus ſis, ad me emendandũ, & ad perſeverandũ, uſque ad mortem, Amen.

Deus propitius eſto mihi peccatori.

Actus Intentionis.

Actus Intentionis mane usurpandus.

MUnificentissime Deus, cujus beneficentiæ parem ut referam gratiam, si me millies intra horam dedero, non invenio; nihilominus remanebo infinitis modis tibi obstrictus, offero Divinæ Majestati tuæ ad laudem & gloriam Sanctissimi Nominis tui: in honorẽ Sanctissimæ Virginis Mariæ, & memoriam N. in gratiarum actionem pro innumeris beneficijs tuis; in satisfactionem pro peccatis meis, ac gratiam tuam impetrandam; tum ut juvem animas tam in peccato, quam in purgatorio existentes,

tes, omnia & singula, quæ hac die cogitaturus, dicturus, facturus, & te permittente passurus sum, quæ tum pro tua bonitate infinita, tum mortis, vitæ, Passionis Domini nostri Iesu Christi, Sacratissimæ Matris ejus, & beatorum Sanctorum tuorum, totiusq; Ecclesiæ tuæ meritis in odorem suavitatis admittere digneris.

Oratio ad S. Angelum custodem.

OBsecro te Angelice Spiritus custos ac tutor meus fidelis ut in via pacis prosperitatis & salutis te duce hodie dirigar atq; ab omni spiritu malo, graviq; tentatione defendar. Te

Actus Petitionis,

favente præsidium mihi dari peto, ut secundum Dei voluntatem vitia fugiam, & virtutes Christianas exerceam, quo ad nostrúm communi Domino in cælesti Patria, assistam ac serviam, Amen.

Ad Sanctum Patronum Menstruum,

DEVS tuorum gloria Sanctorum, præsta quæso, intercessione Sancti tui N. Patroni mei, liberer á cunctis malis. animæ & corporis, ac eodem duce & comite securior ad vitam perveniam sempiternam, Amen.

Actus Contritionis.

DEVS meus, & misericordia, ego vere contritus, flecto genua cordis mei, sum-

moq; cum dolore animi humiliter me accuso, & coram Divina Majestate tua, meam culpam agnosco, confiteorq; omnia peccata mea, & omnes abominationes commissas, toto tempore vitæ meæ; in superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, acedia, & in vitijs omnibus, quæ ab istis promanant: quia proh dolor nimis inclinatus, & effusus fui in omnia, cujus me summopere pœnitet, ac doleo peccasse, non amore præmii justis promissi, quo dignus non sum, neq; timore suppliciorũ peccatoribus infligendorum, quibus undequaque sum dignissi-

mus: ſed ideo tantùm quia offendi te Deus meus, qui ex te ipſo ſummè es bonus, & adorandus imò ipſa charitas, ipſa Majeſtas.

Et propter magnum amorē, quem tibi debeo quemq; erga te gero, Domine, odi, deteſtor, abominor peccatū, amorem proprium, inordinatum amorem creaturarum, & omne illud, quod me poteſt impedire, quo minus tibi appropinquem & ſancto tuo amori.

Quidquid peccavi corpore, anima, cogitatione, verbo & opere, ſive ex fragilitate, ſive ex ignorantia, ſive ex malitia. contra te, Deus meus, contra

proximum, me ipſum, quocunq; modo, toto corde, toto affectu quo poſſum, dico meã culpam, meam maximam culpam; pœnitet me peccaſſe, ac doleo, quod hac hora non ſentiam tantum odium peccati, neque habeam tantum dolorem, & tantam deteſtationem præteritorum; neque tam firmum propoſitum cavendi futura peccata, quantum vellem & deberem habere, ut reſpõdeat meis tantis abominationibus.

Ideò te precor Deus meus accepta illud odium infinitũ, quo tu, odio deteſtaris, in ſupplementum ejus, quod ego ha-

bere deberem, & invicem doloris, quo careo. Offero tibi misericordissime æterne Pater, dolores Iesu Christi Filii tui & Redemptoris mei, simul & sacrificium immaculatæ vitæ ejus: & sanctum fervorem ac zelum, qui illum adduxit ad ignominiosissimam & acerbissimam mortem, ut peccatum destrueret.

Ah Iesu, mi clementissime, abyssus miserationum, ad pedes misericordiarum tuarum me prosterno, obsecrans te per charitatem illam, quæ de cælo te traxit in uterum Virginis velis mihi applicare merita amarissimæ tuæ Passionis &

pretiosissimi sanguinis; quem pro peccatoribus, quorum ego maximus sum, effudisti: & ita supplere omnes meos defectus & ignoscere mihi omnia vitia, peccata, negligentias, ingratitudines. Largire, quæso, ut omnia ista in posterum longè à me fiant & quamvis ego naturâ non possum esse impeccabilis, saltem ô Bonitas infinita, fac mihi hanc gratiam, nè unquam mortaliter peccem. Sanè hoc est, quod etiam tu ipsa vita, desideras, petis, & mandas: da quod jubes, & jube quod vis. Deinde fac, Domine, ut loco supradictorum vitiorum, in me imprimantur o-

mnis

mnis generis sanctæ virtutes; quod totum cedat tibi in gloriam, gratiarum actionem, nũc & semper & in sæcula sæculorum, Amen.

Oratio ante studia.

Creator ineffabilis, qui de thesaurũ sapientiæ tuæ, tres Angelorũ hierarchias annotasti, & eas supra cælum Empyreum miro ordine collocasti, atq; elegantissimè per partes universi distribuisti. Tu inquam, qui verus fons luminis & sapientiæ, atq; supereminens principium diceris: infundere digneris super intellectus mei tenebras, tuæ radium claritatis, duplices, in quibus natus sum á me remouens tenebras, peccatum scilicet &

ignorantiam; Qui linguas infantium facis esse disertas linguam meam erudias, atq; in labiis meis gratiam tuæ benedictionis infundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, interpretandi subtilitatem, addiscendi facilitatem, loquendi gratiã copiosam: ingressum instruas, progressum compleas. Per Dominum nostrũ, Amen.

EXAMEN
Conscientiæ.

I. *Gratiarum Actio.*

BEnedicta sit sancta Trinitas atque indivisa Unitas; Confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Adoro, benedico, glorifico te

te Domine Deus meus, propter infinitam gloriam tuam. Gratiasq; tibi ago Domine Sancte Pater, per Filium tuum in Spiritu sancto pro universis beneficijs tuis mihi indignissimo, & omnibus creaturis à te collatis præsertim quod me ad imaginem tuam creaveris, Angelica custodia, & Beatissimæ Virginis Sanctorumq; tuorum patrocinio muniveris; ad Ecclesiam tuam sanctam vocaveris. Idoneos instructores: cæteraq; vitæ & salutis subsidia provideris: peccantem me hucusq; toleraveris, inter casus & pericula incolumem cõservaveris, usq; ad hanc ho-

ram: pro his ac innumerabilibus aliis beneficiis confiteantur tibi Domine omnia opera tua, & Sancti tui benedicant tibi, Gloria Patri. & Filio, & Spiritui sancto, &c.

II. Petitio luminis.

Emitte lucem tuam & veritatem tuam Domine, qua illustratus videre possim omnia peccata mea, quibus divinam Majestatem tuam offendi, illaq; detestari, & digne deflere, & corrigere valeam.

III. Discute Conscientiam.

COGITATIONES

An fuerint otiosæ, vanæ, superbæ, impuræ, gulosæ, acediosæ,

dioſæ, temerariæ, fraudulentæ, timidæ, fruſtra ſollicitæ, murmurativæ, inconſtantes in bono, reſpectus & orationes humanas attendentes.

Verba.

An fuerint ſuperba, mordacia, inverecunda, irata, detractoria, contumelioſa, mendacia ambigua, ſimulata, adulatoria, affectata, ironica, otioſa, vana.

Opera.

An fuerint ſine rectâ intentione facta, in gratiam tantùm hominum, contra præcepta Dei, Eccleſiæ, ſuperiorum. Contra officium proprium, cũ ſcandalo, cum remorſu conſcientiæ,

entiæ, cum offensa proximi. lædendo, defraudando, non restituendo bonum famã, &c.

IV. Dolorem exprime de peccatis.

Domine Deus meus, quoniam tu es suprema bonitas, & quia amo te super omnia, doleo ex intimo corde meo; quod te his & alijs innumerabilibus peccatis meis aliquando offenderim.

Alium Actum Doloris vide supra.

Post Examen dic Psal. pro defunctis.

DE profundis clamavi ad te Domine, Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.

Hymnus Vespertinus.

Si iniquitates observaveris Domine: Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est: & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus: speravit anima mea in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus ejus.

Requiem æternam dona èis Domine, & lux perpetua luceat eis.

Hymnus S. Ambrosij.

TE lucis ante terminum,

Rerum creator poſcimus,
Ut ſolita clementia,
Sis præſul ad cuſtodiam.
Procul recedant ſomnia,
Et noctium phantaſmata:
Hoſtemq; noſtrum cõprime,
Ne polluantur corpora.
Præſta Pater Omnipotens,
Per Ieſum Chriſtũ Dominũ,
Qui tecum in perpetuum,
Regnat cum S. Spiritu. A.

Cuſtodi nos Domine ut pupillam oculi.

Sub umbra alarum tuarum protege nos.

ORATIO.

Ante Confeſsionem.

D*Omine Ieſu Chriſte animarum noſtrarum amator ardentiſſime*

qui præ nimia charitate tua, non vis mortem peccatoris, sed magis ut convertatur & vivat, doleo ex intimo corde meo, quod te Deum meum atq; benignissimum Redemptorem, cui omnia peccata displicent, offenderim, qui me usq; adeo dilexisti, ut pro me servo vilissimo sanguinem tuum pretiosum fundere, & mortem acerbissimam subire dignatus sis. O bonitas infinita Deus meus, utinam te nunquam offendissem, quia infinite bonus es, & super omnia cordis mei desiderabilia amabilis. Ignosce, bone Iesu misericordiam petenti. Miserere peccatoris, pro quo apud Patrem tuum vox sanguinis tui interpellat. Ignosco etiam amore tui mi suavissime Iesu, omnibus qui me unquã offende-

runt, firmiterq; statuo universa deinceps peccata fugere, & ea quæ contra immensam bonitatem tuam commisi, in amaritudine animæ confiteri, ac te Deus meus, propter temetipsũ super omnia in æternum amare.

ORATIO.
Ante Communionem.

O Dulcissime atq; amantissime Domine, quem nunc devote desidero suscipere, tu scis infirmitatem meam & necessitatem quam patior, in quãtis malis & vitiis jaceo, quam sæpe sum gravatus, tentatus, turbatus, & inquinatus: pro remedio ad te venio; pro consolatione & sublevamine te deprecor. Ad omnia scientem loquor, cui manifesta sunt omnia interiora

mea, & qui solus potes me perfecte consolari & adjuvare. Tu scis, quibus bonis indigeo præ omnibus & quam pauper sum in virtutibus, Ecce sto ante te pauper & nudus gratiam postulans & misericordiam implorans. Refice esurientem mendiculum, accende frigiditatem meā igne amoris tui, illumina cæcitatem meam claritate præsentiæ tuæ Verte mihi omnia terrena in amaritudinem, omnia gravia & contraria in patientiam, omnia infima & creata in contemptum & oblivionem. Erige cor meum ad te in cælum, & ne dimittas me vagari super terram. Tu solus mihi ex hoc jam dulcescas usq; in sæculum, quia tu solus cibus & potus meus, amor meus & gaudium meum, dulcedo mea & to-

tum bonum meum. Utinam me totaliter ex tua præsentia accendas, comburas, & in te transmutes, ut unus tecum efficiar spiritus per gratiam internæ vnionis & liquefactionem ardentis amoris. Ne patiaris me jeiunū & aridum a te recedere sed operare mecum misericorditer, sicut sæpius operatus es cum Sanctis tuis mirabiliter. Quid mirum, si totus in te ignoscerem, & in me ipso deficerem, quum tu sis ignis semper ardens & nunquā deficiens: ámor corda purificans.

SALUTATIONES.

Ad Omnia membra Christi, & sui ipsius ad eum cōmendatio.

SAlve tremendum cunctis potestatibus caput Domini Iesu Christi Salvatoris nostri,

pro nobis spinis coronatum, & arundine percussum. Salve speciosissima Salvatoris nostri Iesu Christi facies, pro nobis sputis & alapis cæsa. Salvete benignissimi Dñi Iesu Christi Salvatoris nostri oculi, pro nobis lacrymis perfusi. Salve mellifluum os, gutturq; suavissimũ Domini nostri Iesu Christi, pro nobis felle & aceto potatum. Salvete aures nobilissimæ Domini Iesu Christi Salvatoris nostri; pro nobis contumeliis & opprobriis affectæ. Salve collum humile Iesu Christi, pro nobis colaphizatũ: dorsumq; sanctissimum, pro nobis flagellatum. Salvete vene-

venerabiles Domini nostri Iesu Christi manus & brachia, pro nobis in cruce extensa. Salve pectus mitissimum Domini Iesu Christi Salvatoris nostri pro nobis in passione cõturbatum. Salve latus gloriosum Domini nostri Iesu Christi, pro nobis lancea militis perforatum. Salvete Domini Iesu Christi Salvatoris nostri sacra misericordiæ genua, pro nobis in orationibus flexa. Salvete Domini Iesu Christi Salvatoris nostri pedes adorandi, pro nobis clavis affixi. Salve totum corpus Iesu Christi, pro nobis in cruce suspensum, vulneratum, mortuum,

um, & sepultum. Salve sanguis pretiosissime, de corpore Domini Iesu Christi Salvatoris nostri pro nobis effuse. Sanctissima Domini nostri Iesu Christi anima, in cruce pro nobis in manus Patris cōmmēdata. In eadem commendatione tibi commendo hodie & quotidie animā meam, vitam meam, cor & corpus meū m, omnes sensus & actus meos, omnes, amicos, benefactores, & consanguineos meos: animas parentum, fratrum, sororum, & omnium amicorum ac inimicorum meorum ut nos protegere, liberare, & defendere digneris ab

omni-

omnibus insidiis inimicorum nostrorum, visibilium & invisibilium, nunc & in perpetuū, Amen.

Oratio S. Ignatij.

SUscipe Domine universam libertatem meam, accipe memoriam, intellectum atq; voluntatem omnem. Quidquid habeo, vel possideo, mihi largitus es: id tibi totum offero ac tuæ prorsus voluntati trado gubernandū. Amorem, quæso tui solum, cum gratia tua mihi dones, & dives sum satis nec aliud quidquid ultra posco.

II, Ejusdem.

ANima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me. Sanguis Christi inebria me. Passio Christi conforta me. O bone Iesu exaudi me,

intra vulnera tua absconde me, & ne permittas me separari á te, ab hoste maligno defende me & in hora mortis meæ voca me, & jube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te, & in æternum fruar te.

OFFICIOLVM S. P. IGNATII.

Præparatio.

MEdulla mentis intima,
Ad aſtra tolle ſenſum,
Suetum per alma Cantica,
De more ſolve penſum:
Ignatianis æſtibus,
Amore, corde, zelo.
Caſtisſimis affectibus,
Affige vota cælo.
Sordeſcat orbis infimus,
Mundique mille fraudes;
Solus Deus ſit optimus
Bonum, quod uſque laudes.
Adeſto Sancte Spiritus!
Adeſto concinenti!

Opem

Opem fer, oro, cælitûs
Ignatii Clienti!

Ad Matutinum.

Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat &c.

Hymnus.

AB arte miles bellica,
Mundiq; spe dolosa;
Ab æde Patris Aulica,
Vitaq; gloriosa;
Ad arma transit Numinis
Ignatius repentè:
Virtûte sancti luminis
Cor cælitus movente.
Ah! non mihi spes ludicra
Sic captet ulla mentem;

S. P. Ignatij.

Ut nulla me vox cælica
Surdum trahat Clientem:
Sed, ut parato pectore
Celer sequar vocantem.
Lojola quovis tempore
Pro me roga Tonantem!

Ego in Domino gaudebo,
Et exultabo in Deo Iesu meo.

Oremus.

D*Eus qui ad majorem* Nominis *tui Gloriam propagandam, novo per Beatum Ignatium subsidio militantem Ecclesiam roborâsti, concede, ut ejus auxilio & imitatione certantes in terris, coronari cum ipso mereamur in cælis. Per Dominum nostrum &c.*

Ad Laudes.

Deus in adjutorium &c.

Domi-

Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus,

VEstem perosus splendidã
Lojola fert lacernam:
Vitamq; ducit abditam
Intra petræ Cavernam.
Corpus per abstinentiam,
Per flagra, per catenas;
Mentemq; vèxat anxiam
Per mille sponte pænas,
Orando noctes exigit,
Ducit dies precando,
Virile robur prodigit,
Vivit stipem rogando,
Lojola carnis obtine,
Nos esse semper hostes?
Iesumq; pro tutamine
Ad cordis esse postes.

Ego autem in Domino gaudebo
Et exultabo in Deo Iesu meo.

Oratio *ut supra.*

Ad Primam.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri & Filio, &c.

Hymnus.

CÆleſtibus dulcoribus
Ignatij dolores;
Et melleis amoribus
Miſcet Deus labores;
Quando creatur raptibus
Demergitur profundis.
Ah! rapta mens quam dulcibus
Tum colliqueſcit undis!
Ah! inquit, ut te noſcerent
Humana corda, Numen!
Quam vana mox ſordeſcerent,

Ad tale cuncta lumen!
Gustum Deus cœlestium,
Solatiumq; verum,
Cum nausea terrestrium,
Da nos habere rerum.
Ego autem in Domino &c.
Oratio *ut supra.*
Ad Tertiam.
Deus in adjutorium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Hymnus.
UT Spiritus dulcedinem,
Virtutis ut decorem,
Noxæque turpitudinem,
Et Numinis timorem,
Ut sensa posthac cælica,
Doctâ doceret arte,
Vir vadit ad Scholastica
Discenda signa chartæ.

A parvvla, ceu pusio,
Ætate vellicatur,
Ad flagra cum ludibrio
Parisiis vocatur.
Lojola Dive, supplicem
Audi precor clientem!
Fac artibus me divitem
Bonis habere mentem!
Ego autem in Domino, &c.
Oratio *ut supra.*

Ad Sextam.

Deus in adjutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio. &c.

H.mnus:

ZElo saluis igneo
Ignatius calescit,
Gelu rigente brumeo
Hæc flamma non tepescit,
In stagna mersus algida,

Ca

Cæsusque fuste duro,
Et membra vinctus pallida,
Nil, inquit, ista curo;
Jucunda sunt ob proximi
Ferenda vincla fructus:
Quod gaudii sint maximi,
Non sint origo luctûs,
Magister ignorantium
Lojola digne cælo;
Fac, corda te precantium
Pari flagrare zelo!

Ego autem in Domino, &c.

Oratio *ut supra.*

Ad Nonam.

Deus in adjutorium, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus:

NOn motus est in corpore,
Non sensa mentis ulla.

Non Spiritus sub pectore;
Micansq; vena nulla.
Quam Numinis non gloriæ
Lojola consecraret.
Ad summa quò se gratiæ
Sic dona compararet,
Jam terror audit Dæmonum,
Victorq; passionum,
Exterminator hæresum,
Exemplar actionum.
Exempla, Sancte Spiritus,
Ut sancta, fac, sequamur.
In omnibus divinitus
Agamus, ac agamur!

Ego autem in Domino, &c.

Oratio *ut supra.*

Ad Vesperas.

Deus in adjutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c

S. P. Ignatij.

Hymnus.

MAter Dei te diligit,
Lojola, teque Iesus
Cruci ferendæ subiicit,
Crucis dolore læsus.
Te luce multa Trinitas
Illuminat precantem,
Redundat in Te Claritas
Cælestis emicantem.
Ubiq; providentia
Divina te gubernat,
Et inter imminentia
Salvum pericla servat.
Fac, oro, fac Altissimi
Sub dextera quiescam,
Interq; mundi pessimi
Adversa nil pavescam.

Ego autem in Domino, &c.

Oratio *ut supra.*

Ad Completorium.

Deus in adjutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

MUltum Philippus Nerius
Te vivus æstimavit,
Divusq; te Xaverius
Sanctum Patrem vocavit.
Theresa vidit byssina
Sub signa congregata,
Tenere cælos agmina
Tuorum candidata.
Hos inter, oro, cælites
Lojola considere,
Nos esse Iesu milites,
Nos fac, Deum videre
Et qui tuos miraculis,
Pater, foves clientes,
Semper futuris seculis
Iuvare perge gentes!

S. P. Ignatij.
Ego autem in Domino, &c.
Oratio ut supra.
Commendatio in fine.

Deus in adjutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

QUæ Sacra panxi Cantica
Tuæ dicata laudi,
Benignitate cælicâ,
Lojola, ſempèr audi;
Et me tuis virtutibus
Fac uſq; & uſq; plenum!
Et abſq; nevis omnibus,
Cor conſequi ſerenum!
Non orbis ulla turbidi
Me ſubruat procella,
Nec Dæmonis me callidi
Vincant doloſa bella!
Hæc flammeis affectibus

Pro

Pro me Deum precare,
Plenumque me defectibus
Non desinas amare! Amen.

ORATIO.
S. Ignatij Lojolæ.

ANima Christi sanctifica me,
Corpus Christi salva me:
Sangvis Christi inebria me:
Aqua lateris Christi lava me,
Passio Christi conforta me,
O! bone Iesu exaudi me,
Intra vulnera Christe absconde me,
Et ne me permittas separari á Te
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
Et jube me venire ad te.
Ut cum Sanctis tuis laudem te,
In sæcula seculorum. Amen.

Oratio pro mortuis.

O Deus, qui nobis in sancta Sindone, quâ Corpus tuum Sacratissimum de cruce depositum, á Ioseph involutum fuit Passionis tuæ vestigia reliquisti; concede propitius, ut per mortem & sepulturam tuam ad resurrectionis gloriam perducamur. Qui vivis & regnas cũ Deo Patre &c.

LITANIÆ

Ad Sanctum

IGNATIVM.

Kyrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson.

Christe audi nos,

Christe exaudi nos,

Pater de cælis Deus, Mise- nobis.

Fili Redemptor mundi Deus,
Miſerere nobis.
Spiritus ſancte Deus, Miſere.
Sancta Trinitas unus Deus,
Miſerere nobis,
Sancta Maria, Ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, Ora.
Sancta Virgo Virginum, Ora.
Sancte Pater IGNATI, Ora,
Quem ſuo Ieſu commendavit
Pater æternus. Ora.
Cui ipſe Ieſus ſe propitium
fore promiſit. Ora,
Quem Spiritus Sanctus omnium
virtutũ genere decoravit,
Zeloſiſsime cultor Sanctiſsimæ
Trinitatis. Ora.
Qui quantus quantus eras, opus
eras Virginis. Ora.

Qui tanquam clipeus à Deo aſſumptus es ad reſiſtendum hæreticis. Ora.
In quo miſerentis Dei bonitatem atq; potentiam Eccleſia Catholica veneratur.
Animum gerens mundo majorem: Ora.
Lumen Eccleſiæ: Ora.
Vir à Deo excitate ad cogendam Societatem.
Communis orbis terrarum theſaure. Ora.
Miraculis clare. Ora.
Catholicæ Religionis ubique dilatandæ ſtudioſiſsime. Ora
Indefeſſe lucrādis Deo animis.
Majorem Dei gloriam ſemper in ore habens, ſemper in o-

omnipus quærens. Ora.
Illuſtris magnis in Eccleſiam meritis & miraculis. Ora.
Partus ultime, & ſpiritus ſalutis. Ora.
Divine Hercules edomandis monſtris à Deo date,
Atlas ſubmiſſe cælitus fulciendo Regno Dei. Ora.
Prodigioſe Angele, Ora.
Colũna ingens Eccleſiæ, Ora.
Succeſſor Apoſtoli Pauli, Ora
Sincerum vas electionis ad cõverſionem orbis, Ora.
Vas electum ad multorum ſalutem Apoſtolico ſpiritu plenum, Ora.
Homo juvandis hominibus & mortaliũ bono vere nate,

Homo in quo oſtendit Deus, quam ei curæ ſit Eccleſiæ ſecuritas. Ora.
Virtutum prudentiæque ſpecûlum, Ora.
Pater in Chriſto S. Franciſci Xaverii, Ora.
Dux create ad Lutheri aciem profligandam. Ora.
Divine Homo, Ora.
Sanctitatis Exemplum, Ora.
Vir admirabilis, Ora.
Amans Dei, non cæli, Ora.
Oſor mundi, non hominum.
Virtute maxime, ſubmiſſione minime, Ora.
Dux exercitus voluntatis pro ſervitio Eccleſiæ, Ora.
Legislator bene ordinatæ Reipublicæ.

Sapiens Discretor spirituum, Ora.
Practice Instructor spiritualium Exercitiorum, Ora.
Ingeniose inventor proficuarum industriarum. Ora.
Zelans persecutor morum vitiosorum, Ora.
Vigilans detector diabolicarum insidiarum, Ora.
Animose conteptor occurrentium periculorũ, Ora.
Stupende patrator miraculorum, & Prodigiorum, Ora.
Annule digiti Dei. Ora.
Lampas lucens & ardens amore Dei & proximi. Ora.
Lilium Castitatis, Ora.
Regula mortificationis. Ora.
Idea Modestiæ, Ora.

Animorum dissidentium conciliator. Ora.
Prototypon pœnitentiū, Ora.
Amator Crucis Christi, Ora.
Unio pretiosissime Religiosorum, Ora.
Salus infirmorum. Ora.
Solatium afflictorum. Ora.
Refugium pauperum, Ora.
Nutritie pupillorum. Ora.
Pater studiosæ Iuventutis, O.
Patriarcha Societatis Iesu, O.
Vates rerum futurarum, Ora.
Sectator vitæ Apostolicæ, O.
Martyr dsiderio & voto. O.
Decus vitæ activæ & contēplativæ, Ora.
Templum pacis ac Sanctitatis. Ora pro nobis.

Advocate te invocantium, O.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Parce nobis Dñe.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Dñe.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.

Christe audi nos,

Christe exaudi nos.

Kyrie eleyson, Christe eleisō, Kyrie eleison.

Ora pro nobis S. P. Ignati.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

DEus qui ad Majorem Nominis tui gloriam propagandam, novo per Sanctum Ignatium subsidio militantem Ecclesiam roborasti: concede

mi ejus auxilio, & imitatione certantes in terris, coronari cum ipso mereamur in cælis. Qui vivis & regnas &c.

ORATIO

Recitanda ante Imaginem S. IGNATII.

SAlve S. Patriarcha Ignati imitator Iesu Christi, Templum Spiritus sancti, serve amate Ss. Trinitatis. Salve æmulator Martyrum, imago Apostolorum, vas electionis. Salve expugnator vitiorum, compendium virtutum, idea perfectionis. Salve norma patientiæ, castitatis lilium, modestiæ speculum. Salve obedientiæ prodigium, charitatis ignis, pauperum refugium. Salve exemplar abstinentiæ, humilitatis prototypon, afflictorum solatium. Auxiliare Magister ignaranti.

rantium, Dux pœnitentium, reformator Christianorum. Illumina mentem meam lux infidelium. Guberna cor meum magne affectuum suorum moderator. Impetra mihi veniam felicissime pacis conciliator. Exora in bono perseverantiam, firma Ecclesiæ columna. Intercede pro me, meisq; omnibus, tum consanguineis, tum amicis, & benefactoribus, strenue clientum tuorum Protector. Sis mihi scutum in adversitatibus, defende me á tentationibus, & omnibus in vitâ malis; nec me deseras in horâ mortis meæ, Amen.

Antiph. Is. 42. Ego Dominus vocavi te in justitia & apprehendi manum tuam, & servavi te & dedi te in fœdus populi, in lucem gentium

ut aperires oculos cæcorum, & educeres de conclusione vinctum; de domo carceris sedentes in tenebris.

℣. Annuntiate inter gentes gloriam ejus.

℟. In omnibus populis mirabilia ejus.

Oremus.

DEus, qui servum tuum Sanctum Ignatiū de mundi castris ad spiritualis militiæ triumphos evocasti: præsta quæsumus, ut eum sequamur ducem morum, & protectorem consequamur. Per Christum Dominum nostrum, &c.

Antiph. Idcircò posui te, ut ostēderem in te fortitudinem meam, & narretur nomen meum in omni terra.

Iste Deus meus. Et glorificabo eum.

Oremus.

DEus qui glorificantes te glorificas, & in Sanctorum tuorum honoribus honoraris; concede propitius, ut qui Sancti tui Confessoris Ignatii gloriosa merita colimus, ejus apud te pia patrocinia sentiamus. Per Christum Dominum nostrum, Amen.

OFFICIVM.
PARVVM.
B. FRANCISCI.
BORGIÆ.
Societatis Iesu.

Ad Matutinum.

NArrabo nomen tuum fratribus meis: in medio Ecclesiæ laudabo te. Do-

Domine labia mea aperies.
Et os meum annuntiabit laudẽ tuam.
Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandũ &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

ILlustre sidus Principum,
Francisce salve maxime,
Qui fœtido cadavere,
Viso, horruisti sæculum;
Averte nostra lumina,
Ne vanitates hauriant,
Sed in supremam cælitum
Sint fixa sedem jugiter.

Antiph. Tæduit me vitæ meæ, videntem mala universa esse sub sole, & cuncta vanitatem. & afflictionem spiritûs.

Non aspiciam hominem ultra & habitationem quietis.
Hæc requies mea in sæculum sæculi, quoniam elegi eam.

Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, qui spreta mundi vanitate B. Franciscum Borgiam ad societatem filij tui vocare dignatus es: præsta quæsumus, ut quem eximiæ sanctimoniæ exemplar habuimus in terris, ejus coronæ participes fieri mereamur in Cælis. Per Christum Dominum, &c.

Ad Primam.

Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus .

SAlve columna Gandiæ,

Et Religionis gloria;
Qui aula relicta Principis,
Aulam petisti Numinis?
Servos fideles cælitum
Servire fac nos Principi
Ut tecum eodem præmio
Fruamur atque gaudio.

Antiph. Apud te laus mea in Ecclesia magna: vota mea reddam in conspectu timentium eum.

Beatus quem elegisti, & assumpsisti; inhabitabit in atriis tuis.

Replebimur in bonis domus tuæ.

Oratio *ut supra.*

Ad Tertiam.

Deus in adjutorium &c.

Officium.

Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlveto speculum pauperũ,
Opumq; spretor inclyte,
Felicitatem divitum
Qui vanitatem duxeras.
Fac spiritu nos pauperes,
Virtute verò divites,
Gazas caducas spernere.
Solumque Christum quærere.

Antiph. Coacervavi mihi argentum & aurum, & substantias regum & provinciarum: vidi in omnibus vanitatem, & afflictionem animi, & nihil permanere sub sole.

Beatus vir, cujus est nomen Domini spes ejus.

Et

Et non respexit in vanitates & insanias falsas.

Oratio, *ut supra.*

Ad sextam.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandũ &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve polaris flammula,
Cœli voluptas Borgia,
Devotionis lacrymâ
Cui madebant lumina.
Rores supernos gratiæ
Devotionis deplue,
Cor incalescat frigidum,
Flammis amoris æstuet.

Antiph. Cor suum tradet ad vigilandũ diluculo ad Dominum, qui fecit illum, & in cõ-

ſpectu altisſimi deprecabitur.
Tanquam imbres mittet elo.
quia ſapientiæ ſuæ,
Et in oratione confitebitur Domino.
Oratio, *ut ſupra*.
Ad Nonam.
Deus in adjutorium. &c.
Domine ad adjuvandū &c.
Gloria Patri, & Filio &c.
Hymnus.
SAlve pudicitiæ roſa.
Et caſtitatis lilium;
Hoſtis voluptæ maxime.
Carniſque victor nobilis.
Tu puritatem corporis
Mentiſque ſerves integrā,
Cor munda ab omni crimine
Dignus thronus ſit nomine,

Antiph. O quam pulchra est casta generatio cum claritate! immortalis est enim memoria illius, quoniam & apud Deū nota est, & apud homines.

Retribuet mihi Dominus secundum justitiam meam.

Et secundum puritatem manuum Mearum in conspectu oculorum ejus.

Oratio *ut supra.*

Ad Vesperas.

Deus in adjutorium, &c.

Domine ad adjuvandum &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve culmen humilium,
Exemplum obedientiæ,
Calcatá honoris purpurá;

 De-

Demiſsionis gratiâ
Qui claruiſti maximâ.
Motus ſuperbos comprime:
Mentes rebelles edoma,
Humileſque veros effice.

Antiph. Sapientia humiliati exaltabit caput illius, & in medio magnatum conſedere illũ faciet.

Memoriam ſuperborum perdidit Deus.
Et reliquit memoriam humilium ſenſu.

Oratio. *ut ſupra.*

Ad Completorium.

Converte nos Deus ſalutáris noſter,
Et averte iram tuam à nobis.
Deus in adjutorium, &c.

Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve potestas dæmonum,
Bellator invincibilis,
Qui nobilis victoriis,
Plaudens migrasti à corpore.
Adversus infernalium
Tentationes hostium,
Nobis ades fortissimum
In morte propugnaculum.

Antiph. Justus si morte præoccupatus fuerit, in refrigerio erit, Senectus enim venerabilis est, non diuturna, neque annorum numero computata.

Gloriosa in conspectu Dñi,
Mors sanctorum ejus.

Oblatio.

HÆc tibi dicamus Borgia
Præconiorum carmina
His te polorum principem,
Terræq; jubar extollimus.
Præsta tuis virtutibus,
Ut vita nostra fulgeat;
Eâdem ut inter cælites
Tecum micemus gloriâ.

EXERCITIVM.
SPIRITVALE.
Ab omni Fideli Christino ad minimum semel de die attentè dicendum,

ADoro Te Sanctissima Trinitas, Pater, & Filius, & Spiritus sanctus: tres Personæ; unus & solus Deus. Deiicio me in abyssum mei nihili, sub conspectu Divinæ Majestatis Tuæ.

Credo firmissimè, paratus mille vitas profundere, in contestationem omnium eorum quæ nobis in sacra scriptura revelâsti, & per veram Ecclesiam tuam credenda proposuisti.

Omnem spem meam in Te colloco, & quidquid possum habere boni, sive spiritualis sive corporalis & in

hac,

hac, & in altera vita, id totum desidero, spero & volo; solum consequi de Tua manu DEUS meus, Vita mea, & unica spes mea.

Consigno Tibi hodie, & in perpetuum, corpus & animam meam, omnes potentias meas, memoriam, intellectum, voluntatem, & omnes sensus méos.

Protestor, me non consentire, neque consensurum unquam, quantum in me est, in ullam rem, quæ fiat vel cum minima offensa Tuæ Divinæ Majestátis.

Propono firmissimè, impendere omne esse meum, facultates ac vires meas ad servitium & gloriam Tuam.

Paratus sum suscipere, quascunque adversitates mihi Paterna Tua manu immi-

immiserit ad dandum gustum beatissimo Cordi tuo.

Vellem me totum, quantus quantus sum impendere, & procurare, ut ab omnibus Tibi serviatur; atq; omnes homines, Te glorificent & ament Deum Creatorem suum.

Gaudeo summè de Tua æterna felicitate, & exulto de Tua tam magna gloria, in Cælo & in terra.

Gratias tibi ago infinitas, pro innumeris beneficijs, quæ mihi & toti mundo collata sunt, & in dies incessanter à benignissima Tua providentia conferuntur.

Amo Tuam infinitam Bonitatem propter seipsam ex toto affectu cordis & animæ meæ: & vellem, si possem, amare eo amore, quo Te amant omnes

Angeli & homines justi, cum quorũ amore conjungo imperfectissimum amorem meum

Offero Divinæ Majestati Tuæ, in unione meritorum Passionis, vitæ & Mortis Christi, & omnium Sanctorum, ex nunc pro semper, omnia opera mea, pretiosissimo Sanguine IESU Redemptoris nostri lota & involuta.

Statuo omnino, participem me facere, quantùm possibile est, Indulgẽtiarum per actiones hujus diei, & illas applicare per modum suffragij pro animabus purgatorij.

Volo etiam omne illud quod possũ offere in pœnitentiam & satisfactionem meorum peccatorum.

DEUS meus, cùm Tu sis infinitè dignus omni amore & servitio. siquidẽ

Tu es, qui es; doleo, quantum possum maxime, de omnibus meis peccatis, illaq; detestor, supra omnia alia mala; peto humillime veniam, facioq; firmissimum propositum, nunquam offendendi Tuam bonitatem in æternum.

In tua Vulnera me projicio, ô IEsu ibi me abscon de & defende, hodie & semper, donec mihi largiaris gratiam videndi Tui, & amandi in æternum, Amen.

OFFICIVM B. ALOYSII GONZAGÆ.

Societatis IESU.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies. Et os meum annuntiabit laudem tuam.

Deus in adjutorium meum intende

Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, & Filio. & Spiritui sancto,

Sicut erat in principio, & nunc & semper & in sæcula sæculorum Amen.

Hy-

Hymnus.

CAnduit noster Ludovicus illá
Mente, qua semper fuit innocenti.
Ut suo crispæ niveo bidentes
Vellere candent.

ALoysi Gonzagarum decus, honor juventutis, Societatis ornamentum, castitatis lilium, flos obedientiæ, paupertatis viola, rosa verecundiæ, virtutum omnium mille foliū, fac ut qui brevi vitæ compendio, grandævæ ætatis perfectionem comprehendisti, te hic imitemur, & ibi laudemus in sempiternum.

Consummatus in brevi explevit tem

pora multa.
Placita enim erat Deo anima illius.

ORATIO.

DEus, qui famulum tuum Aloysium ad majorem Nominis tui gloriam in Societaté Filij tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut qui columbinæ innocentiæ jubar imitamur in terris, ejus gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Christum Dominũ nostrum, Amen

Ad Primam.

Deus in adjutoriũ meum, &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

Lilii plus quã nivei coloris
Integræ vivo tibi castitatis
Semper ex largis oculis refuso
Floruit imbre.
Aloysi Gonzagarum &c.
ut supra.
Consummatus, &c.

ORATIO.

DEus qui famulum tuum Aloysium ad majorẽ Nominis tui gloriam in Societatem Filij tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut quem Angelicæ castitatis speculum esse vidimus in terris, ejus gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Christum Dominum nostrum, &c.

Ad Tertiam.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

CAlcar in molles penetravit artus
Sæpius, quãdominime rebelle,
Pinxit armatis laqueis vocata,
Purpura carnem.
Aloysius Gonzagarum &c.
ut supra.
Consummatus, &c.

ORATIO.

DEus, qui famulum tuum Aloysium ad Majorẽ Nominis tui gloriam in Societatem Filij tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut quem severum sui corporis vindicẽ coli-

colimus in terris, ejus gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Christum Dominũ nostrum, &c.

Ad sextam.

Deus in adjutorium meum &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

CUm spopondisset Diadema mundus.
Sceptra cum dives regio dedisset. Sceptra Gonzaga, & Diadema, vanas,
Credidit umbras.
Aloysius Gonzagarũ decus, &c. *ut supra.*
Consummatus, &c.

ORATIO

DEus, qui famulum tuum Aloysium ad maiorem Nominis tui gloriam in Societate Filii tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut quem nobis voluntariæ paupertatis idæam proponimus in terris, ejus gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Christum Dominum nostrum, Amen.

Ad nonam.

Deus in adiutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

VEluti massam figulus sequacem
Fingit, in quam vult agitare formam.

Ductilem, sic te poterant superni,
Flectere nutus.
Aloysi Gonzagarum &c.
ut supra.
Consummatus, &c.

O R A T I O.

DEus, qui famulum tuum Aloysium ad majorem Nominis tui gloriam in Societatẽ Filij tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut quem nobis cæcæ obedientiæ exẽplar dedisti in terris, ejus gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Dominum nostrum. Amen.

Ad Vesperas.

Deus in adjutorium meũ, &c.

Do-

Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

Cũ fatigabas precibus beatos
Et piæ terram lacrymæ rigabant,
Visus es crebrò quasi raptus ipsum Cernere Numẽ.
Aloysi Gonzagatũ decus, &c. *ut supra.*

Consummatus. &c.

ORATIO.

DEus, qui famulum tuum Aloysium, ad majorem Nominis tui gloriam in Societatẽ Filij tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut qui nobis divinæ contemplationis specimen

men præſtitit in terris, ejus gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Chriſtũ Dominum noſtrum, &c.

Ad Completorium.

Converte nos Deus ſalutaris noſter.

Et averte iram tuam á nobis.

Deus in adjutoriũ meum, &c.

Domine ad adjuvandum, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

CEſsit è vivis Ludovicꝯ, õni
Rite virtutũ ſpecie decorꝯ;
Magna virtutum ſeries beatæ
Teſſera vitæ.

Aloyſi Gonzagarũ decus, &c. *ut ſupra.*

Con-

Oratio.

Consummatus, &c.

ORATIO.

DEus, qui famulum tuum Aloysium ad majorem Nominis tui gloriam in Societatem Filij tui vocare dignatus es: præsta quæsumus; ut quem optimarum virtutum Magistrũ habuimus in terris, ejus gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Amen.

OBLATIO.

HOc tibi nostrum Ludovico carmen.
Debito conor recitare voto,
Ut malum nobis medico propinquum
Pollice pellas.

Dilectus meus mihi & ego illi; qui
pascitur

pascitur inter lilia.

Oleum effusum Aloysi nomen tuum. Adolescentuli dilexerunt te nimis.

ORATIO.

OMnipotens sempiterne Deus quî Beatum Aloysium in Societate Filij tui Iesu, gratia contemplationis, & sanctimoniæ candore admirabilî exornasti. Præsta quæsumus, ut ejus celebrantes memoriam apud te, tuî exactam nominis cognitionem & puritatis inviolabilem assequamur gloriam. Per Christum Dominum. Amen.

Beatissime Aloysi, Sancte Adolescens ô magne mundi victor atq; contemptor, quem purissimis castitatis insignitum lilijs, omnes fines lætabundâ voce decantant, atq; commendant. Obsecro te toto cordis affectu, impetra

mihi quod potes á Deo, purissimæ castitatis, & perfectæ humilitatis sincevitate, Iesu Christo Dömino meo deservire.

Deus qui B. Aloysium famulum tuum, per totum vitæ tempus, ab omnium turpium cogitationum & mortiferæ culpæ macula, liberasti ut perfecto tibi amore deserviret, quæsumus, ut nos ei similes facias, munere, & amore. Per Christum Dominũ nostrum Amen.

FOMENTA PIETATIS
In Divum
FRANCISCVM XAVERIVM.

Indiarum Apostolum

Societatis IESV.

In gratiam Eorum

Qui ejus ambiunt clientelam, Mediolani prius Italicè; denuò Græcij Latinè recens verò recusa.

COMPENDIVM VITÆ S. FRANCISCI XAVERII Societatis IESU,

FRANCISCVS XAVERIVS, *in Xaverio Diœcesis Pampelonensis, nobilibus parentibus, totius orbis Christiani bono editus, S: Ignatio sese comitem & discipulum junxit. Mortuus semel mundo, ut viveret semper Christo. Carnem biduanis triduanisq́; jejuniis, cruentis flagellationibus, acuta ferreis clavis zonâ hausto non semel è morbidorum ulceribus pure, ita*

Spiritui subegit; ut quamvis non esset Spiritus, Spiritu, tota ageretur. Virginitate integerrima, laboribus indefessis; Nubes volatilis potius quàm caro, & umbra Spiritus continuo amore Dei, & proximi, bullientis non unus. Missus cum Apostolici Nuntij Potestate in Indias, Apostolica munera incredibili penè labore examplavit. Sanctitate pariter ac miraculis verè Apostolicus, adeoq; Apostolus Indiarũ oraculo Gregorij 15. in Bulla Canonizationis Anno 1622. omni merito appellatus. Difficillimis barbararum gentium linguis, subito ac divinitus imbutus: uno insuper Idiomate loquens, á diversissimis nationibus intelligebatur. Currebat per provincias Nudipes, confixis, atq; contusis non

raro pedibus bajulus ipse Sacerdotalium indumentorum, & librorum divinorum, quo penè modo plusquam centum millia Milliarium in causa Evangelij emensus. Servus suâ sponte ductori viarum barbaro addictus, ea alacritate animi præeuntem equitem sequebatur pedes; ut interdum manibus ad equum appensis, seu rueret in terram, seu violenter raptaretur, iter perageret. Vaticinia edidit innumera, signo crucis falsum edulcoravit, exarmavit mare precibus, pluit orationi Cineres, profligavit invocato Numine, barbarorum exercitus idem eodem tempore geminis & longissimè dissitis locis, periclitantibus adfuit. Cum Insulam Moro ingressus, primũ à Concione audiretur, concussa terra,

vagitusq; ac voces dæmonum auditæ: Tu nos peruris FRANCISCE; tu regno pellis. In solo Malacensi Episcopatu. Octingenti miraculosé sunt sanati, viginti quinq; mortui suscitati, nec adhuc omnes cogniti. Fides Iaponiæ, Molucis, Amboino, aliysq; Provincijs vastissimis invecta, cum magnos Principes, Regesve &c. complures, ac cum iis vigesies Centena Millia populi manu propria baptizasset, præ gaudiorum cælestium felici infusorum multitudine; SATIS EST DOMINE, SATIS EST, sæpe exclamare auditus: laboribus & proximorum saluti procurandæ, satis nunquam dicere voluit; sed continuo zelo anhelans, Sinarum impervia regna intrare contendit. Unde ex Insula Sanciano die 2.

Dec.

Dec: ad laborum præmia evocatum.
Demortui cadaver, viva calce per multos menses bis obrutum, sed penitus incorruptum, odore & sangvine manavit. Idem cum per Mare in Indias reveheretur, scopulus navi imminens, certum Naufragium Nautis ostentabat. Sed invocata XAVERII ope, effectum admirabiliter, ut non scopulus navim, sed navis scopulum finderet, atq; fissum illæsa transiret. Moluccæ quoq; ad adventum mortui, pestis sævissima confestim sedata, tot deniq; atq; tam varia miracula, á XAVERIO passim, in illis regionibus edita, ut ex communi sensu Si XAVERIUS Miracula non faceret, pro miraculo haberetur.

Mortuus Anno Dñi. 1612. initio

S. Francisci Xaverij Societatis 12 ætatis suæ 55. I. Sanciano Sinarum Insula Feria 6. Decemb. die 2. A Sanctissimo D. N. Gregorio 12. anno 1622. Martij 12. in Sanctorum Numerum relatus.

Observanda ijs, qui proficere volunt in cultu erga S. FRANCISCUM XAVERIUM.

1 Effigiem Christi Crucifixi veneratione prosequi; hæc enim patiente aliquid molesti in Indijs Xauerio; stillabat sangvinem qualibet feria 6ta. in domo Paterna.

2. Assidue Deum pro conversione infidelium deprecari.

3 Frequenter pro animabus in purgatorio Deum rogare.

4. Solicitum pro conservanda illibata puritate vigilare.

5. Pro viribus suis in obsequia & auxilia proximi incumbere.

6. Crebrò confiteri, & conscientiam per examina, non secus ac pro morte discutere.

7. Sæpe Evangelicum illud animo recolere: *Quid prodest homini, si universum mundum lucretur, animæ verò suæ detrimentum patiatur?*

8. Quandoquidem Actionibus supradictis tota S. Xaverii vita redundat; conniti ad ejus imitationem, easdem sibi reddere familiares,

9. Agere, ut promoveatur ejus cultus, & veneratio, manifestando gratias per eum acceptas, & confitendo nostrã versus ipsum obligationem.

OFFI-

OFFICIUM S. FRANCISCI XAVERII Societatis IESU.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies:
Et os meum annuntiabit, laudem tuam.
Deus in adjutorium meũ, &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

IN florè vitæ Xavier,
Spretis honorum fascibus
Spebusq; stirpis patriæ,
Ad cæli amores vertitur.

Sacri calore Spiritus,
Deo parata victima,
Ignatianis æstuans
Totus liquescit ignibus.
O vita IESU cordium
Fac, ut caduca deserens
Te, sorte quam concesseris,
Mea mens requirat unicum!

Antiph. Egredère dè domo tua, & cognatione tua, & de terra patris tui & veni in terram, quam monstravero tibi. *Gene: 12.*

Inveni filium Iesse, virum secundum cor meum, Qui faciet omnes voluntates meas. *Actor. 13.*

Oratio.

DEus, qui Evangelium Regni

gni tui, per barbaras gentes, & reconditas nationes, S. Francisci tui Xaverii prædicatione seminasti, & ejus sanctitatem innumeris hactenus miraculis decorasti: cōcede quæsumus, ut cujus memoriam agimus etiā virtutes imitemur. Per Dominum, &c.

Ad laudes.

Deus in adjutorium meum, &c.

Hymnus.

EXegit omnem laudibus,
Amoribusq; Numinis,
Inter secunda, & aspera,
Vitæ diem Xaverius,
Seu manè Sol assurgeret,
Seu conderetur æquore;
In ore Deus insederat,

 In cor.

In corde IESVS vixerat.
Mea, Deus, ô felicitas!
Fac, ut (quod olim gestio,
Amare te perenniter)
Dum vivo, totus ordiar!

Antiph. Quid mihi est in cælo & á te, quid volui super terram? Deus cordis mei, & pars mea Deus in æternũ. *P. 71.*
Laudabit usque ad mortem,
Anima mea Dominum *Eccl. 51.*

Oratio ut supra.

Ad Primam,

Deus in adjutorium meũ, &c.

Hymnus.

MIsertus orbis ultimi,
Xaverius caliginem,
Ab occidentis finibus,
Emergit instar Cynthij,

Deum ferebat pectore,
Feris docendum gentibus,
Apostolus deperditæ,
Iterum futurus Indiæ,
JESU salus mortalium!
Ita fac amare proximum,
Ut ab hoc amore, Curia
Adaugeatur Cælitum.

Antiph. Ite Angeli veloces ad gentem expectantem, & conculcatam, cui diruperunt flumina terram. *Isaiæ 18.*

Dedi te in lucem gentium, Ut sis salus mea usq; ad extremum terræ. *Isaiæ.*

Oratio, ut supra.

Ad Tertiam.

Deus in adjutorium meũ, &c.

Hymnus.

MIraculorum gloriâ,
Apoſtolatus infulis,
Et gentium præconiis,
Ubique magnus Xavier.
Suo tamen ſuffragio
Poſtremus unus omnium,
Cujuslibet ſolatijs,
Se dedicat Xaverius.
O qui ſuperba conteris,
IESU humiliũ ſublimitas;
Tuo ex amore deſpici,
Fac, ut frequenter expetã

Antiph. Ante Dominum qui elegit me, vilior fiam pluſquã factus ſum: & ero humilis in oculis meis & glorioſior apparebo. 2. *Reg.* 6.

Omnibus omnia factus ſum,

Ut

Ut omnes facerem salvos. 1. Cor. 9.

Oratio, ut supra.

Ad sextam.

Deus in adjutorium meū, &c.

Hymnus.

VAstæ remotas Indiæ,
Plagas obit Xaverius,
Lojola sed vel literâ,
Si jusseris revertitur,
Nec sol, ut promptissimus,
Vel stare, vel recurrere,
Volente jussus Numine,
Telis resorbet orbitam.
Exordientem Nominis,
Agnosco IESU literam
Opto per hanc cum legibus
Dei placita decurrere!

Antiph. Audi Fili mi discipli-

nam Patris tui, & ne dimittas legem Matris tuæ, ut addatur gratia capiti tuo & torques collo tuo. *Prov*. *1*.

In capite libri ſcriptum eſt de me.

Ut facerem voluntatem tuam Deus meus. *Pſal*. 36.

Oratio ut ſupra.

Ad Veſperas.

Deus in adjutorium meũ, &c.

Hymnus.

CEcidêre monſtra Tartari,
Idola pulſa gentium,
Fide inſtituti Iapones,
Chinæ recluſa littora:
Vicena quin & funera,
Et quinq; vitæ reddita:
Pulſis tot orbe peſtibus,

Francisce, Numen evocat.
IESU laborum præmium,
Mercede major maxima:
Conando quidquid gessero,
Te, Te in coronam postulo.

Antiph. Cum ipso sum in tribulatione: eripiam eum & glorificabo eum. longitudine dierum replebo eum; & ostendā illi salutare meum *Psal.* 90.

Nimis honorati sunt amici tui Deus, Nimis confortatus est principatus eorũ *Psal.* 138.

Oratio ut supra.

Ad Completorium.

Deus in adjutorium meũ, &c.

Hymnus.

FRancisce jám cælestium.
Divis recepte sedibus,

Dignare te colentium,
Pius adesse mentibus.
Omnem per orbem, gloriæ
Tuæ eriguntur symbola:
Per te impetratæ gratiæ
Ubique stant insignia,
Eous, & septemtrio,
Meridies, & Occidens;
Et iste, & ille plurimis;
Tibi calet clientibus,
O perditorum temporum,
Francisce, spes amplissima.
Orbis Pater novissimi!
Patrone, lux, Apostole.
Salve tuoq; lumine,
Tuos serena supplices:
Fac, Mundus omnis ardeat,
Divini amoris Numine,
Fides ut una gentium,
Fi-

Fines inundet omnium;
Ut una pax cælestium,
Cor jungat, & terrestrium.
Antiph. Hic est fratrum amator, & populi Israel, qui multum orat pro populo, & universa Sancta Civitate *Mach. 2. cap. 15.*

Ora pro nobis S. Francisce Xaveri, Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

DEus, qui Evangelium Regni tui, qui barbaras gentes, & reconditas nationes, S. Fancisci Xaverij prædicatione seminasti; & ejus sanctitatem innumeris hactenus miraculis decorasti: concede

quæsumus ut cujus memoriam agimus, etiam virtutes imitemur. Per Dominum nostrum Iesum Christū Filium tuū, &c.

LITANIÆ
Ad
S. FRANCISCVM.
XAVERIVM.
Ex iis.

Quas illustrissimus Dominus D. F. Gasparus de Villaroel. Episcopus S. Iacobi Chilensis. & Regiæ Hispaniarum Majestatis á Consiliis, in honorem Sancti, quod ejus patrocinio inter ruinas ex terræ motu jam sepultus, salvus tamen evaserit, gratitudinis ergò concinnavit ipse & statu ex

Ad S. Francis Xaverium

voto diebus recitavit, ac etiam deinde in publicum aliorum bonum typis evulgavit.

KYrie eleyson, Christe eleyson. Kyrie eleyson, Christe audi nos, Christe exaudi nos.

Pater de cælis Deus, Miserere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus, Miserere nobis.

Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.

Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.

Sancta Maria, Ora pro nobis.

Sancta Dei genitrix, Ora.

Sancta Virgo Virginum, ora.

Sancte Pater IGNATI, ora.
Sancte Francisce Xaveri, dignissime, & dilectissime Fili
S. P. Ignatij ora pro nobis
S. Francisce Xaveri Indiarum Apostole, ora pro.
S. Francisce Xaveri Evangelizans pacem, ora.
S. Francisce Xaveri Evangelizans bona. ora.
Vas electionis portans Nomen Iesu coram gentibus, ora.
Vas redundans Divinæ Charitatis, ora pro.
Firmamentum Orientis Ecclesiæ, ora pro nobis.
Propugnator Fidei, ora.
Impugnator infidelitatis,
Prædicator Evangelicæ veritatis,

Ido-

Idolorum destructor, ora.
Electum à Patre æterno instrumentum propagandæ Divinæ gloriæ. ora pro.
Fidelis imitator, Iesu Christi Filij Dei, & Societatis ora.
Tuba resonans S. Spiritus,
Columna templi Dei, ora.
Lux Paganorum, ora.
Magister credentium, ora
Speculum veræ pietatis, ora.
Dux in via virtutum, & Christianæ perfectionis,
Exemplar Apostolici Spiritus & sanctitatis, ora.
Lumen cæcorum, ora.
Pes claudorum, ora.
Auxiliator naufragorum, ora.
Salus ægrotorum, ora.

Fugator Dæmonum, ora.
Vita mortuorum, ora.
Cujus potestati obediunt mare, & tempestates, ora.
Cujus imperia venerantur universa elementa, ora.
Prodigiorum Thaumaturge, Ora pro nobis.
Refugium miserorum, ora.
Gaudium afflictorum, ora.
Orientis splendor, ora.
Pignus resurrectionis ad vitã gratiæ, & gloriæ, ora.
Tabernaculum incorruptionis, Ærarium Divini Amoris. ora
Gloria Societatis IESU, ora.
Legate Apostolice Romanæ Sedis Ora pro nobis,
Pauperrime Xaveri, ora.

Castissime Xaveri, ora.
Obedientissime Xaveri, ora.
Crucis Christi ac laborum pro Christo cupidissime Xaveri, Ora pro nobis,
Suavissime Xaveri, ora.
Gloriosissime Xaveri, ora.
Animarum, & Divini honoris, Zelator ardentissime. ora,
Angele moribus, & vitâ,
Patriarcha affectu; & studio curandi populum Dei, ora.
Propheta dono & spiritu,
Apostole dignitate & merito,
Doctor gentium, potens in multifario sermone & opere.
Confessor virtute, & vitæ professione, ora pro nobis.
Virgo animo, & corpore, ora

Leszczynski

In quo uno omnium Sanctorum merita, ex Divinâ benignitate veneramur. ora.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Parce nobis Dne.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.

Christe audi nos.

Christe exaudi nos.

Kyrie eleison, Christe eleison

Kyrie eleison.

Pater noster &c.

Et ne nos inducas intentationẽ, Sed libera nos amalo.

Ora pro nobis S. Franc: Xaveri.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oratio S. F. Xaverij.

DEus, qui Indiarum gentes, Beati Francisci Prædicatione, & miraculis Ecclesiæ tuæ aggregare voluisti; concede propitius; ut, cujus gloriosa merita veneramur, virtutum quoque imitemur exempla. Per Dominum nostrum, &c.

Oratio S. Francisci Xaverij pro persecutoribus,

Tursel. vitæ l. 5. c. 6.

DOmine Iesu Christe, Deus cordis mei, per acerbissimos mortis tuæ cruciatus, obtestor te, ut intuearis tuas ipse cicatrices & vulnera, quæ Patri tuo assidue pro nobis exhibes, eaque salubria esse velis omnibus persecutoribus nostris, ut resipiscant.

Aspirationes S. Fran. Xaverij morientis.

JESU JESU! Fili David miserere mei. Tu peccatorum meorum miserere! Mater Dei memento mei. Monstra te esse Matrem. JESU Deus cordis mei! In te Domine speravi, non confundar in æternum!

AFFECTUS

Amantis animæ

S. FRANCISCI XAVERII.

O Deus! ego amo Te
Nec amo Te ut salves me,
Aut: quia non amantes Te,
Æterno punis igne,
Tu, Tu, mi Jesu, totum me,
Amplexus es cruce:
Tulisti Clavos Lanceam,
Multamq́ ignominiam.

Innumeros Dolores-
Sudores & Angores,
Ac mortem, & hæc propter me,
At pro me peccatore:
Cur igitur non amem Te,
O Iesu amantissime?
Non, ut in cælo salves me,
Aut ne in æternum damnes me,
Nec præmij ullius spe.
Sed, sicut Tu amasti me,
Sic amo, & amabo Te
Solum quia Rex meus es;
Et solum, quia Deus meus es.

Aspirationes ejusdem Sancti quotidianæ ex Vita & Epist. exterptæ.

JESU Christe Fili Dei vivi, da hoc nobis, ut te super omnia diligamus.

Da nobis Domine sanctissimæ voluntatis tuæ perfecte semper agnoscendæ & adimplendæ gratiam.

Non nobis Domine non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

Quis mihi det, ut ego moriar pro te, & cognoscant te omnes fines terræ.

Amplius Domine *Cruciari* amplius Deus cordis mei & pars mea Deus in æternum.

Satis est Domine, *Te si habeam*, satis est.

Domine opitulare! Sanctissima Dei parens, cæli Regina, quæ quicquid oras Filium, semper exoras, esto Advocata nostra.

Aspirationes ejusdem inter dormiendum *Relat. pro canoniz. p. 19.*

MI JESU! dulcis JESU! O JEsu bone! ô Creator mi!

ZELVS SALUTIS Animarum.

Ex Orat. S. F. Xaverij quæ habetur apud Lucenam l. 5. c. 5.

MEmento clemensissime rerum omnium conditor Deus animas infidelium, hæreticorum, & peccatorum à te solo creatas quas ad imaginem, & similitudinem tuam fecisti ecce Domine in opprobrium tuum his ipsis quotidie implentur inferni. Memento pretiosi sanguinis, & amaræ mortis, quam pro ijs ultro suscepit Iesus Christus

ctus unigenitus tuus. Recordare lacrymarum, suspiriorum, & vulnerum ejus. Ne permittas ultra Domine, eundem dilectũ Filium tuum á paganis & peccatoribus denuo crucifigi, & ostentui haberi, sed precibus electorum tuorum placatus, fac ut infideles, hæretici & peccatores omnes agnoscant, diligãt, æternumq; glorificent te, & quem misisti Iesum Christum nostrum, pro quorum omnium salute ego me totum, meaque omnia divinæ Majestati tuæ offero, & devoveo

Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi Populi omnes. Omnis terra adoret te, & psallat tibi.

ORDI-

ORDINARIA PIA
Erga S. Xaverium singulis mensibus.

OPportunum fuerit singulis primis feriis sextis cujuslibet mensis, sacræ synaxi accumbere, ac jejunium ejusdem diei stabile offerre Deo, cum dicta communione, pro animabus Purgatorij quæ peculiariter affici erga Sanctum consveverunt.

Proderit deinceps, quâvis tertiâ Dominica mensis, coronam Beatissimæ Virginis recitare, & sacro Missæ sacrificio interesse, supplicando pro conversione gentium insuper Communionem quæ forte feriâ sextâ minus commodâ accideret, eodem Dominico peragere.

Singulis Hebdomadis.

Feriâ sextâ cujuslibet hebdomadæ, conducet invisere templum S. Apostolo dedicatum, aut altare, recitando eo in loco decies Ave, & decies gloria Patri, recolendo memoriam annorum decem quos pro salute Proximi in Indijs impendit: factáq; intentione orandi pro omnibus Sancti hujus Patroni honorem fideliter, ac solicite procurantibus.

Singulis diebus.

Singulis diebus licebit cuivis ter devote pronuntiare sequentia: Sancte Francisce Xaveri ora pro nobis, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Commodius forte accidet ista dicere. Primo cum e lecto surrexeris; secundo vespere priusquam decumbas; tertio sub horam vigesimam primam, qua &

Christus, & Sanctus tuus Patronus obierat.

Extra ordinaria pietatis opera.

Quodsi quis peculiarem aliquam intercessionem ipsius Sancti, pro impetranda sibi à Deo singulari gratiâ desideraverit; utatur sequentibus, & iam ostensis aliis Sanctum invocandi, & honorandi rationibus. Eligat primò decem ferias sextas continuas, quarum quamlibet ieiunio, confessione, & communione peracta transigat. Recitet secundò decies Pater, decies Ave, & decies Gloria Patri in Ecclesiâ, aut ad altare Sancto Apostolo consecratum. Offerat Deo merita Sancti Patroni exhibita ab eo per id tempus, cum ijs pro humanâ salute deserviret. Oret pro

Ecclesiæ Sanctæ publicis necessitatibus. Pro conversione infidelium, & Catholicorum eorum maxime, qui obstinatè volvuntur in sceleribus; præsertim si quos tales in vicinia domus, aut regionis fore contingeret. Pro animabus item in purgatorio, & pro singulis qui sancto huic Apostolo peculiariter se dedicarunt. Quibus omnibus demisse id subjunge, quod postulas, & roga desideratam gratiam.

Per decem has hebdomadas consultum erit, sæpius historiam vitæ ipsius inspicere; ut ad sequelam heroicarum ipsius virtutum exciteris; & majorem fiduciam concipias consecuturæ gratiæ ex ipsius intercessione.

Adverte, prædictas devotiones usui etiam esse posse, cum gratias agere volueris

Intentio.
Lucris de beneficio non vulgari per in-tercessionem S. Xaverij obtento.

INTENTIO.

SUscipe S. Pater omnipotens æterne Deus, ad laudem & gloriam sacratissimi nominis tui & (*hic exprime propriam intentionē, ad quam omnia hujus diei opera offerre vis*) omnia, quæ ego indignus famulus tuus hodie sum cogitaturus, dicturus, facturus, & passurus. Hæc tibi ego Deo meo vivo; & verò, omnia & singula, sive parva ea sint, sive magna, in unione meritorum vitæ passionis & mortis unigeniti Filij tui Domini nostri Iesu Christi nec non sacratissimæ e-

ijus genitricis Virginis Mariæ, & beatorum Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Virginum omniumq; tam triumphantis, quam militantis Ecclesiæ tuæ, offero: quorum precib. meritisq; concede ut holocaustum in conspectu Divinæ Majestatis tuæ cum odore suavitatis ascendat. Per eundem Christum Dominũ nostrum, A.

Oratio ante studia ad B. Virginem.

O Sedes sapientiæ Beatissima Virgo Maria! ô Tabernaculum Spiritus sancti! ô liber septẽ signaculis gratiæ S. sancti obsignate, scripte intus & foris Divini amoris penicillo, in quo sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ Dei reconditi. O Dulcissima sponsa Spiri-

tuæ sancti, fac quæso per immaculatã Conceptionem tuam ut linguam meam erudias, atq; in labijs meis, gratiam tuæ benedictionis infundas Impetra mihi intelligendi acumen, addiscendi facilitatem, retinendi capacitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, Amen.

Actus Contritionis.

DOmine Iesu Christe, animarum nostrarum amator ardentissime, qui præ nimia charitate tua, non vis mortem peccatoris, sed magis ut convertatur & vivat; doleo ex intimo corde meo, quod te Deum meum atq; benignissimum redemptorem offenderim, qui me usq; adeò dilexisti ut pro me servo vilissimo sanguinem tuum preti-

pretiosum fundere, & mortem acerbissimam subire dignatus sis. O bonitas infinita Deus meus, utinam te nunquã offendissem, quia infinite bonus es, & super omnia cordis mei desiderabilis amabilis. Ignosce bone Iesu misericordiam petenti. Miserere peccatoris, pro quo apud Patrem tuum vox sangvinis tui interpellat. Ignosco & ego præ amore tui omnibus qui me unquam offenderunt; firmiterq; statuo universa deinceps peccata fugere, & ea quæ cõtra immensam bonitatem tuam commisi, in amaritudine cordis confiteri; ac te Deus meus propter temetipsum super omnia amare.

Recollectio Horaria

O Iesu, summum & omne bonum meum,

Deum! Cur unquam te offendi, Ab vere pœnitet me ex intimis medullis, id. oꝗ maxime, quia tibi soli peccavi. Et quid jam agam? te æstimo, te unum amo super omnia, propter te ipsum, qui hoc amore meo, omniq; alio, sine fine dignus es,

Actus Fidei, Spei, & Charitatis ante Communionem.

CRedo mi Iesu, Te esse in hoc Sacramento verum Deum & hominem; in hac, & pro hac fide, mori sum paratus Et cum hac fide Te suscipio Spero mi Iesu te aliquando visurum Te in gloria Tua Amen amen Domine mi. In hac spe suscipio Te amo Te mi Iesu super omnia, quia summa bonitas es. In hoc & ex hoc amore suscipio te. O

Domine

Post Communionem

Domine non sum quidem dignus, sed quia hæc est bonitas & dignatio Tua, Veni desidero te millies, desidero infinities, imple desiderium meum. Nunc tempus est Domine ornare me meritis, gratijs, virtutibus Tuis, & omnium electorum tuorum quia pauper sum, vilis & abjectus nimis.

Post Communionem.

MI Iesu portio mea corpus tuum, portio Tua corpus meum. Mi Iesu portio mea voluntas tua, portio Tua voluntas mea. O Domine utinam totus transformer in te. O si sanguinem possim fundere pro Te.

O Corpus Iesu á me sumptum, immuta animam meam & corpus meum, transforma me, Christifica me, Deifica me.

Genu flectens dic 5.

LAUDETUR SANCTISSIMUM SACRAMENTUM.

Affectus ad Christi Domini Vulnera.

O Magnum mysterium! ô profunda magna vulnera! o dulcedo Divinitatis! adsis mihi ad æternã beatitudinẽ obtinendã. Saluto Domine Iesu Rosea, ac suavissima vulnera tua. quæ suscepisti pro me inquibus descripsisti me Salvete. Salvete, Salvete, vernantes & salutiferæ plagæ Redemptoris mei & amatoris mei.

Post mortem apparuit S. Xaverius

Officium

ægrotanti Mastrillo in forma Peregrini Neapoli 20 Ianuarij 10.4. cumq; persanans, hunc modum salutandi S. Crucem docuit in hæc verba.

Ave lignum Crucis ave Crux pretiosissima; me totum tibi dedico in perpetuum.

OFFICIVM PARVVM BB. TRIVM MARTYRVM Japonensium. IOANNIS PAULI & JACOBI, Societatis JESU.

Momentaneum & leve tribulationis nostræ supra modum in sublimitate gloriæ, & æternum gloriæ pondus operatur in nobis.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies. Et os meum annuntiabit laudem tuam.

Deus in adjutorium meum intende

Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto,

Sicut erat in principio, & nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen.

Hymnus.

FOrtes avete milites,
Quorum cruore Japones,
Et purpurascit inclytæ
Ager ferax Ecclesiæ,
Vestro hunc rigate sangvine,

Terramq; cordis aridam:
Fœcunda fructus proferat,
Quos horreis cæli inferat.

Antiph. Iustorum animæ in manu Dei sunt, & non tanget illas tormentum malitiæ, visi oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace.

Nos autem oportet gloriari in Cruce Domini Iesu.

Per quem nobis mundus crucifixus est, & nos mundo.

ORATIO.

DEus qui Beatos Martyres tuos Ioannem, Paulum & Iacobum martyrij gloriâ decorasti concede quæsumus; ut quorum gloriæ coronam in cælis veneramur; eorum fortitudinis exemplum & passionis constantiam imitemur

tenur in terris, Per Dominum no-strum, &c.

Ad Primam.

Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandũ &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

O Lata amoris viscera!
O charitatis pectora!
Quæ non Tyranni vincula
Stringere valent aut verba.
Per vestra solvi vincula,
Noxas rogamus criminum,
Mens ut beatis libera,
Cœli fruatur sedibus.
Nos autem oportet, &c.
Oratio *ut supra.*

Ad Tertiam.

Deus in adjutorium, &c.

Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

AD carceres, ad Judices
Læti trahuntur Martyres,
In vinculis, in carcere.
Deum fatentur jugiter.
Confessione supplices
Vestra precamur Martyres.
Numen, quod ore credimus,
Nostris fatemur moribus.
Nos autem oportet, &c.

Oratio, *ut supra.*

Ad Sextam,

Deus in adjutorium meum, &c.
Domine ad adjuvandũ &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

FAme premantur viscera,

Sitiq; fauces asperá,
Cæli tamen mens gaudijs
Solatijsque pascitur.
Sitim, famemque petite,
Ma na supernum promite,
Vitæ perennis rivulos,
Desideratos fundite.
Nos autem oportet, &c.
Oratio, *ut supra*.
Ad Nonam.
Deus in adjutorium, meum &c.
Domine ad adjuvandū. &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Hymnus.
NAres & aures impie
Tibi Tyranne tollito.
Mens verba Sponsi percipit,
Melosque gratum personat.
Vitæ relictis gaudijs,

Christo vocanti obtemperat a:
Mundus vilescit, desipit.
Christusq; solus perplacet.
Nos autem oportet, &c.
Oratio, *ut supra.*

Ad Vesperas.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandū, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

GRatam Deo se victimam,
In stipite crucis consecrāt,
Ut veriores asseclæ
Christi sui sint principis,
Nobis supremo à Numine,
Constantiam deposcite,
Crucem ut feramus alacriter.
Nos autem oportet, &c.

Oratio ut supra.

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris noster.

Et averte iram tuam á nobis.

Deus in adjutorium, &c.

Domine ad adjuvandum, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

O Gloriosi Martyres,
Vestrum polorum Principi,
Cruorè fuso spiritum,
Qui reddidistis ultimum:
Cor nostrum amoris spiculo,
Offerte Christo saucium,
In spiritu vitæ ultimo
Opemque nobis mittite:
Nos autem oportet, &c,

Oratio ut supra.

Oblatio.

HOc gratulamur carmine
Vobis triumphū Martyres!
Et purpuratam sanguine,
Vobis favemus Lauream.
Vitæ peracto Termino,
Vestro omniumque cælitum.
Ut perfrui consortio,
Nobis liceat in sæcula. A.

OREMUS.

DEus qui Beatos Martyres tuos Joannem, Paulum, & Jacobum martyrij glorià decorasti concede quæsumus; ut quorum gloriæ coronam in calis veneramur; eorum fortitudinis exemplum & passionis constantiam imitemur in terris, Per Dominum nostrum, &c.

OFFICIUM S. IOSEPHI DEI GENITRICIS SPONSI.

Ad Matutinum.

IESVS MARIA IOSEPH.

Domine labia mea aperies: Et os meum annuntiabit laudem tuam.

Deus in adjutorium meum intende,

Domine ad adjuvandum me festina,

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto,

Sicut

Sicut erat in principio, & nunc & semper, & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluia.

Hymnus.

JOseph Davio Filius clara Stirpe natus,
IESU Christi Domini Pater nuncupatus,
Desponsatus virgini mente copulatus,
Vtriusq; custos cælo destinatus.

Antiphona.

Salve Patriarcharum decus, & Ecclesiæ Sanctæ Dei Oeconomus, cui panem vitæ & frumentum electorũ conservasti.

Ora pro nobis sanctissime Ioseph.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Ora-

Oratio.

SAnctissimæ Genitricis tuæ Sponsi, quæsumus Domine meritis adjuvemur: ut quod possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. Qui cum Deo Patre, & Spiritu sancto vivis & regnas Deus in sæcula seculorum, Amen.

Ad Primam.

IESUS MARIA IOSEPH.

Deus in adjutorium meum &c.
Domine ad adjuvandū &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

TV, qui Sponsam gravidam
dolens cum videres,
Cogitabas, an eam posthac re-
tineres,

Sed cælestis monitor ne tanti
timeres,
In somnis admonuit, sed magis
gauderes.
Antiphona & Oratio ut supra.
Ad Tertiam.
IESUS MARIA IOSEPH.
Deus in adjutorium meum, &c.
Domine ad adjuvandū, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.
Hymnus
BEthleem profectus censum
soluturus
Cum prægnante Virgine, ubi
nasciturus
Erat mundi Dominus, quique
mox facturus
Vt ipsum infantulum esset am-
plexurus.

Antiph. & Oratio ut suprà.

Ad sextam.

IESUS MARIA IOSEPH.

Deus in adjutorium meum, &c.

Domine ad adjuvandũ, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

CUm atrox Herodes in pueros sæviret,

Gabrielis monitu amplius ne dormiret

Retulisti Sponsæ, ut tecum veniret:

Et accepto puero in Ægyptum iret

Antiph & Oratio, ut supra.

Ad Nonam.

IESUS MARIA IOSEPH.

Deus in adjutorium meũ, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

HOstibus jam defunctis inde recessisti,
Atque in Galilæam tecum reduxisti,
Puerum & Mariam, sicut didicisti
Cælitus, & Nazareth humilis vixisti.

Antiph. & Oratio, ut supra.

Ad Vesperas.

IESVS MARIA IOSEPH.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

TU Iesum duodecim jam fa-
ctum annorum.
Perdidisti tuorum lumen ocu-
lorum
Sed posthac inventum in me-
dio Doctorum,
Custodisti sedulò Regem An-
gelorum.

Antiph, & Oratio ut supra.

Ad Completorium.

IESVS MARIA IOSEPH.

Converte nos Deus salutaris
noster.
Et averte iram tuam à nobis.
Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

FElix quem in ulnis Iesus & Maria,
Tenuit cubantem, dum in agonia
Spiritum efflares ut directa viâ
Tenderes ad Patres, functus vitâ pia.

Antiphona.

Salve Patriarcharum decus, & Ecclesiæ Sanctæ Dei Oeconomus, cui panem vitæ & frumentum electorũ conservasti.

Ora pro nobis Sanctissime Ioseph.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oratio.

S*Anctissimæ Genitricis tuæ Sponsi,* qua-

quæsumus Domine meritis adjuvemur; ut quod possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. Qui tum Deo Patre, & Spiritu sancto, vivis & regnas Deus in sæcula sæculorum, Amen.

Commendatio.

HAs horas Canonicas cum devotione,
Dixi Sancte Ioseph tui ratione
Ne mei sis immemor mortis in agone,
Et vivamus jugiter in cæli Sione, Amen.

Precatio ad Beatam Virginem.

AVe gratia plena, Dominus tecum. Audi filia Davidis & Abrahæ, & inclina aurem tuam ad preces nostras. & ne obli-

obliviscaris populi tui, neq; nostri, qui sumus de familia, & de domo Patris tui filij Abrahæ: Ad te clamamus, recordare nostri sanctissima Virgo. Intercede Hera, & Domina, & Regina, & Mater Dei pro nobis. Quoniam ex nobis tu oriunda es: & is qui editus est ex te, incarnatus Deus noster: quem decet gloria & magnificentia, omnisq; honor & adoratio, & gratiarum actio, cum Patre initij experte, & cũ, sancto bono vivifico Spiritu nunc & semper, & in sæcula sæculorum, Amen.

AFFECTVS VIRtutum Theologicarum.

Fides. Credo, Domine, credo, Tu adjuva incredulitatem meam. Suggerit alia mundus, caro, dæmon: non credo. Verbum tuum manet in æternum. Pro hoc exige á me Domine sangvinem, exige spiritum: ecce paratum cor meum. Mille gladijs, ignibus, rotis exhibebo hoc corpus, ut tua stet illæsa veritas.

2. Quis me separabit ab hac Veritate? Certus sum, quod nec gladij, nec cruces, nec tela, nec ignes, nec inferorum tormenta me poterunt ab ea separare. Tua veritas Deus fallere non potest, tua sapientia falli non valet. Tu dixisti. Satis hoc mihi est omni ra-

mone humana, ut etiam sanguine sub-
scribam.

Spes, Quare tristis es anima? & quare conturbas me; Habes bonitatem Dei. & misericordiam paratam: quæ vult; habes omnipotentiam assistentem quæ potest opitulari; habes sanguinem, & merita Christi, quæ pro te apud æternum Patrem perorant Proyce te ergo anima mea in brachia misericordiæ, & omnipotentiæ Dei. Quam nihil potes ex te, tam omnia potes in eo, qui te confortat.

2. In te Domine speravi: & quis mundi impetus, quæ carnis illecebra, quæ dæmonum astutia prævalebit? non confundar in æternum. In te Domine speravi: quod vitium non extirpabo? quam virtutem tuâ gratiâ non asse-

Asequar &c. Dicant omnia ossa mea tu es spes mea, Deus meus in æternum.

℣ 3. Si Deus pro me, quis contra me? Si exurgant adversum me castra, non timebit cor meum. Si consurgat adversum me prælium, in hoc ego sperabo, quia scit infinita sapientia, potest infinitâ sapientia, potest infinitâ omnipotentia, vult infinita bonitas mihi auxiliari.

Charitas, Domine tu scis, quia amo te: quoniam tu solus bonus, tu solus sanctus, tu solus dignus omnium creaturarum amore. Supplete vos, ardentes Cherubim, tu ardentior Cherubinis Virgo, quidquid deest amori meo. O vivam ô moriar amore tui.

Moriar potius, quam te
non amem.

IESVS MARIA.

OFFICIUM SANCTI STANISLAI KOSTKA.

Societatis IESU.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies Et os meum annuntiabit laudem tuam.

Deus in adjutorium meum intende

Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri & Filio, &c.

Si-

Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen,

Hymnus.

LUx nata super Sarmatis,
Amorque nostri climatis:
Salve Beate Kostule.
Cælestis horti floscule.

Ecce odor filij mei sicut odor agri pleni.
Cui benedixit Dominus.
Domine exaudi orationẽ meã.
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus B Stanislaum Kostkam Confessorem tuum, sacro filij tui corpore dulciter satiasti, concede propitius, ut per

ejus intercessionē eundem Filium tuum, quem nunc per fidem, in admirabili Sacramento veneramur & sumimus, revolatâ facie in cælis contemplari valeamus. Per eundem Christum Dominū nostrum. A.

Ad Primam.

Deus in adjutorium meum, &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

DElicium Magni Patris.
Suaviolum Magnæ Matris,
Unum præsta, ut cor meum
Quidquid volet, velit Deū,
Puer parvulus; & ipsum solum habet Mater sua.

Pater vero tenerè diligit eum.
Domine exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per Angèlicas manus, B. Stanislaum Kostkâ Confessorem tuum, sacro filij tui corpore dulciter satiasti: concede propitius, ut per ejus intercessionem eundem Filium tuum, quem nunc pèr fidem, in admirabili Sacramento veneramur & sumimus, revelatâ facie in cælis contemplari valeamus. Per eundem Christũ Dominum nostrum, &c.

Ad Tertiam.

Deus in adjutorium &c.

Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

FLammis supernis æstuas,
Nobis calores impluas.
Non unda flammas temperet
Ignis medullas concremet.
Aquæ multæ non poterant extingvere charitatem.
Nec flumina obruent illam.
Domine exaudi orationē meā.
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus, B Stanislaum Kostkam Confessorem tuum. &c.

Ad Sextam

Deus in adjutorium &c.

Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.
Hymnus.
JUbar repandis aureum,
Stillas liquorem melleum,
Guttam mitte sitienti:
Et quem stringis, da poscēti.
Quasi flos rosarum in diebus vernis.
Et quasi lilia quæ sunt in transitu aquæ.
Domine exaudi oratione̅ &c.
Et clamor meus ad te veniat.
Oratio.
DEus, qui per Angelicas manus, B. Stanislaum Kostkā Confessorem tuum, &c.
Ad Nonam.

Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

ARridet Æther gaudijs,
Tuisq; plaudit basiis:
Quas Angelorum manibus,
Sumis, nos pasce frugibus.

Panem Cæli dedit eis.
Panem Angelorum manducavit homo.

Domine exaudi orationē, &c.
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus, B Stanislaum Kostkam Confessorem tuum, &c.

Ad Vesperas.

De-

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandũ &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

PEr tuum Virgo flosculum,
Per tuum Iesu Kostulum,
Tuâ nos gratia muni,
Et Patri æterno uni.
Fulcite me floribus, stipate me
malis.
Quia amore langueo.
Domine exaudi orationẽ, &c.
Et clamor meus, &c.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus, B. Stanislaum Kostkam Confessorem tuum, &c.

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris noster.
Et averte iram tuam à nobis.
Deus, in adiutorium &c.
Domine ad adiuvandũ, &c.
Gloria Patri & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

O Kostka Christi gemmula;
Cæli micantis flammula;
Iesum da meis fletibus,
Da Dominum gemitibus.
Consummatus in brevi explevit tempora multa.
Placita enim erat Deo anima illius.
Domine exaudi orationẽ &c.
Et clamor meus ad te veniat,

Oratio

DEus, qui per Angelicas manus Beatum Stanislaum Kostkam Confessorem tuum, sacro filii tui corpore dulciter satiasti: concede propitius, ut per eius intercessionem eundẽ Filium tuum, quem nunc per fidem in admirabili Sacramento veneramur, & sumimus, revelatâ facie in cælis contemplari valeamus. Per eundem Christum Dominũ nostrũ, &c.

ACTUS
ADORATIONIS
SANCTISSIMI SACRAMENTI.

Laudetur Sanctissimum Sacramentũ.

ADoro te Domine Iesu Christe in hoc tuo Sanctissimo Sacramento quod propter me inhabitare dignaris: Assumo omnes omnium creaturarum adorationes & affectus ijsq; te omnibus adoro veneror, & colo, hancque adorationem in æternum continuo, offero tibi sincerissimo quo possum amoris & reverentiæ affectu, omnes actiones meas internas & externas, deliberatas & indeliberatas, tuumque adjutorium mihi adesse postulo. Dirige Domine Deus meus in conspectu tuo viam meam.

IE-

Actus Adorationis.

IESU Virgineæ castitatis amator & auctor, qui Beatum Stanislaum Kostkam, immaculatum in hoc seculo custodisti; concede propitius ut qui ejus memoriam propter te, qui inter spiritualia lilia libenter pasceris, recolimus, ejus precibus ac meritis intactam á mundi illecebris animam ac corpus, pro tuo domicilio semper servemus qui vivis & regnas in sæcula sæculorum, Amen.

Oratio pro timore Dei obtinendo.

DA nobis quæsumus Domine; sapientiæ tuæ initium, veræ justitiæ fundamentum & sanctum timorem tuum; ut & debilitati nostræ timenter, & judiciorum tuorũ abyssum pertimescentes, quidquid nos a te, tuaq;

gratia divellere potest, fugiamus vitamq; nostram summa solicitudine & circumspectione componamus.

Pro felici morte.

SAnguine tuo Domine Iesu à peccatis meis lava me, & præsta ut anima mea, cum è corpore migraverit, ante Tribunal tuum munda appareat, per acerbissimam mortem tuam, quã pro me sustinuisti in cruce, miserere peccatrici animæ meæ in suprema illa mortis lucta, à qua tota pendet æternitas. O Bone Iesu, passionem, crucẽ, & mortem tuam pone inter judiciũm tuum & animam meam, & propitius esto mihi peccatori.

ORATIO
Ad vulnera Christi.

ROgo te Domine Iesu per illa saluti-

Oratio ad vulnera Christi.

Sacra vulnera tua, quæ passus es in cruce pro salute nostra, è quibus emanavit ille pretiosus sanguis, quo sumus redempti: vulnera hanc animam meam peccatricem, pro qua etiam mori dignatus es: vulnera eam igneo & potentissimo telo tuæ nimiæ charitatis. Confige cor meum iaculo tui amoris, ut dicat tibi anima mea: charitate tua vulnerata sum, ita, ut ex ipso vulnere amoris tui uberrimæ fluant lachrymæ die ac nocte: Percute Domine, percute obsecro hanc durissimam mentem meam pia & valida cuspide dilectionis tuæ, & altiùs ad intima penetra potenti virtute. Qui vivis & regnas in sæcula sæculorum, Amen.

OF-

OFFICIUM PARVUM S. ANGELI CUSTODIS,

ORATIO.

Præparatoria ante Officium dicenda.

DEus cuius providentia humano generi supernorum Spirituum præsidium subministrat; concede, ut Angelum meæ custodiæ deputatum ita valeam his precibus venerari, ut ejus protectione merear ubique defendi. Per Christum Dominum nostrum, Amen.

Ad

Ad Matutinum.

SAncte Angele Dei, qui custos es mei, ora pro me.

Domine labia mea aperies.

Et os meum anunciabit laudem tuam,

Deus in adjutorium meum intende,

Domine ad adjuvandum me festina

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio &c.

Hymnu.

NOvo lucis exordio,
O Custos mi dulcissime,
Cæcam mentis caliginem
Tu splendore discute:
Et me divina monita
Benignus semper edoce,

S. Angeli Custodis :

Antiph. Ecce ego mitto Angelum meum, qui perducat te, & custodiat in via, & introducat in locum, quem paravi, observa eum, & audi vocem ejus.

℣. In conspectu Angelorum psallam tibi Deus meus.

℟. Adorabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo Domine,

Oremus.

DEus, qui ineffabili providentia Sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam mittere digneris: largire supplicibus tuis, & eorum semper protectione defendi, & æterna societate gaudere, Per Dominum nostrum, &c.

Ad Pri-

Ad Primam.

Sancte Angele Dei, &c.
Deus in adjutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

MEas preces & lachrymas,
Fidus è cœlo nuncius
Quamvis indignas excipe,
Et summo Patri tradito,
Culpisq; meis debitas
Supplex pœnas avertito.

Antiph. Data sunt ei incensa, ut adoleret ea ante altare aureum, & ascendit fumus aromatum de manu Angeli in conspectu Domini.

In conspectu Angelorũ, &c.

Oratio ut supra.

Ad Tertiam.

Sancte Angele Dei, &c.
Deus in adjutorium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

AFflictum, clementissime,
Favore tuo recrea:
Ad virtutis officia
Semisopitum excita:
Cùm sancta mens in opere
Nutârit promptus adjuva.

Antiph. Reversus est Angelus, qui loquebatur in me, & suscitavit me quasi virum, qui suscitatur de somno suo.
In Conspectu &c.

Oratio ut supra.

Ad Sextam.

Sancte Angele Dei. &c.
Deus in adjutorium, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

Dissolve mentis glaciem,
Frange cordis duritiem,
Peccati oppressum onere
Præsenti manu subleva:
A cœli errantem semita:
Ad cæli viam revoca.

Antiph. Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis: in manibus portabunt te, ne fortè offendas ad lapidem pedem tuum.

In conspectu Angelorum, &c.

Oratio ut supra.

Ad Nonam.

Sancte Angele Dei, &c.
Deus in adjutorium meum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

S. Angeli Custodis.

Hymnus.

INvictâ tuâ dexterâ

Contunde vires dæmonis:

Carnis retunde fomitem.

Mundi frange superbiam,

Ut tuo sub præsidio

Victor ab hoste redeam.

Antiph. Benedictus Deus meus qui misit Angelum suum, & conclusit ora leonum, & non nocuerunt mihi.

In conspectu Angelorũ, &c.

Oratio ut supra.

Ad Vesperas.

Sancte Angele Dei, &c.

Deus in adjutorium, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

FLagello pigrum excita,

Et

Et reluctantem increpa
Vitæ labentis terminum
In mentem sæpe revoca:
In vitæ brevi spatio,
Solertiorem facito,

Antiph. Et nunc Domine, Dominator cælorum, mitte Angelum sanctum, ante eos, in timore, & tremore magnitudinis brachij tui.

In conspectu Angelorum, &c.

Oratio ut supra.

Ad Completorium.

Sancte Angele Dei, qui custos es mei, ora pro me.

Converte nos Deus salutaris noster,
Et averte iram tuam á nobis.
Deus in adjutorium, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IN pugna mortis ultima
Adsis mihi fortissime,
Peractâ demum fragili
Vitâ, Ductor amabilis.
Me protinus æthereis
Infer benignè sedibus.

Antiph. Vivit Dominus, quoniam custodivit me Angelus ejus, & hinc euntem, & ibi cõmorantem, & inde huc revertentem, & non permisit me Dominus ancillam suam coinquinari.

In conspectu Angelorum psallam tibi Deus meus.

Adorabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo Domine.

Ore-

Oremus.

DEus qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custodiã mittere dignaris: largire supplicibus tuis, & eorum semper protectione defendi, & æterna societate gaudere, Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, &c.

Commendatio.

HAs horas Angelicas cum devotione
Tibi Christe, offerimus, pia ratione.
Ut custodis Angeli intercessione,
Sit nobis solatium mortis in agone, Amen.

SAncti Angeli custodes nostri, defendite nos in prælio, ut non pereamus in tremendo judicio, Amen.

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi cõmissum pietate supernâ, illumina, custodi rege, & guberna. Amen.

Oratio ad S Angelum Custodem.

OBsecro te Angelice Spiritus, cui ego indignus peccator ad providendum commissus sum, ut indesinenter protegas, defendas, mundes, munias, me ab omni incursu diaboli, vigilantem, dormientem, ac ubicunq; fuero, Repelle á me per virtutem S. Crucis omnem tentationem satanæ, & quod mea non exigunt merita tuis precibus

obtine apud altissimum Iudicem, ut nihil loci in me habeat. Cùmq; per abrupta vitiorum me deviasse videris, per semitas justitiæ ad Salvatorem meum reducere me satagas. Et in quacunq; tribulatione vel angustia me esse perspexeris, auxilium Dei omnipotentis tuo obtentu & precamine mihi adesse sentiam. Precor te mi Custos, si fieri potest, notum mihi facias finem meũ, diemq; obitus mei. Et cùm de corpore eductus fuero, non permittas me á maligno spiritu terreri, neq; in foveam desperationis deduci. Non dimittas me Angelice Spiritus, donec ad visionem ipsius Conditoris mei perducas me: ubi simul ego pro opere & tu pro custodia una cum beatissima Dei Genitrice Maria & omnibus Sanctis Domino adjuvante, lætemur.

S. Angeli Custodis Oratio.

OMnipotens & misericors Deus qui hominem ad imaginem tuam formasti & ei Angelum & corporis & animæ custodem tribuisti, concede propitius, Angelo mihi deputato tantum honorem impende, ut me tuâ protectione viuificet, & defendat ab omni incursione diaboli, vigilantem, dormientem, orantem, ac diuinis officijs tibi servientem, omnibus horis ac momentis, nec non in hora decessionis meæ angelos malos á me depellat, bonosq; mihi associet, & animam meam ad te (qui vere paradisus es) feliciter perducat. Per Dominum nostrum, &c.

Commendatio ad S. Angelum Custodem.

BEatissime mi Angele Custos, ego

quamvis

quamvis tuâ sacrâ custodiâ indignissimus, impulsus tamen eximiâ charitate tuâ, & zelo illo, quem habes erga salutem animæ meæ; eligo te hodie in præsentia totius curiæ cœlestis, pro singulari Protectore & Advocato meo, firmiterq; propono, tibi ad mortē usq; fideliter semper obedire. Obsecro te igitur per gloriam illam, quâ in cœlo jam frueris, ut acceptes hoc propositū meum, & gratum habeas sincerum hunc affectum erga te meum: adsis mihi in omnibus actionibus meis, gratiamq; impetres á tuo & meo Domino, ita me gerendi in omnibus cogitationibus, verbis, & operibus meis, ut purissimos oculos tuos nunquam offendam, neq; divinam Majestatem ad justam contra me iram attendam. Adsis

mihi semper, ne deseras me in hora mortis meæ, Amen.

OFFICIUM
PARVVM
DE
S. CATHARINA
Virg. & Martyre

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies.
Et os meum anuntiabit laudem tuam.
Deus in adjutorium meũ inten.
Dominè ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto,

Sicut erat in principio & nūc & semper & in sæcula sæculorum, Amen.

Hymnus.

AVe Virgo Catharina,
Ave Martyr, & Regina,
Ave Sponsa Christi vera,
Ave mitis & sincera;
Ave Virgo Deo digna,
Christo prece me consigna,
Preces audi, juva votum,
Cor in bono sit immotum,

Antiph. Hæc est Virgo sapiens, & una de numero prudentum, quam Dominus vigilantem invenit.

Ora pro nobis sancta Cathra:
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

DEus, qui dediſti legem Moyſi in Summitate montis Synai, & in eodem loco per ſanctos Angelos tuos corpus Beatæ Catharinæ Virginis & Martyris mirabiliter collocaſti; præſta quæſumus, ut ejus meritis & interceſſione ad mõtem, qui Chriſtus eſt perveni-re valeamus. Per eundem Dominum noſtrum, &c.

Ad Primam.

Deus in adjutorium meum, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

CHriſtus ſaxit cor contritum
Regat viſum & auditum;

Re-

Regat gustum & olfactum,
Per te Virgo regat tactum:
At in cunctis, te potente,
Vivam Deo Purâ mente.

Antiph, Hæc est Virgo sapiens, & una de numero prudentum, quam Dominus vigilantem invenit.

Versus & Oratio ut supra.

Ad Tertiam.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

O Beata Catharina,
Babylonis de sentina.
Juva rapi me clientem,
Christo præsta servientem;
Christum pro me, fac appelia

Salvet mortis de procella.
Antiph. Hæc est Virgo &c.
Versus, & Oratio, ut supra.

Ad Sextam.

Deus in adjutorium meum &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria, Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

SUperare juva mundum,
Ne demergar in profundũ
Ne permittar naufragari
In peccatis, in hoc mari,
Virgo Dei nunc memento,
Quo labore quo tormento
Regnum Dei meruisti,
Et sic cœlos ascendisti.
Antiph. Hæc est Virgo &c.
Versus, & Oratio ut supra.

Ad Nonam.

Deus in adjutorium meum, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IN conspectu, Virgo Dei:
Memor esto, precor, mei:
Memor esto supplicantis,
Ut de malis lever tantis.
In peccatis constitutus,
Mille malis involutus;
Per te precor expediri,
Vellem scelus impediri.

Antiph. Hæc est Virgo, &c.
Versus, & Oratio, ut supra.

Ad Vesperas.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

TU me vise tunc infirmum
Fac ut Christus faxit firmum,
Agonista Dei fortis
Esto præsens horâ mortis:
Decumbentem fove, leva;
Fac de morte salver sævâ.
Ut resurgam novus homo,
In cœlesti civis domo.

Ant. Hæc est Virgo sapiens &c.
Versus, & Oratio, ut supra,

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris noster.
Et averte iram tuam á nobis.
Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio,

Hymnus.

Cum

CUm postrema venit hora,
Adsis Virgo tunc decora.
Non me duplex mors infestet,
Iesus Christus illud præstet,
Tuâ prece exoratus,
Voto tuo imploratus
Idem Pater idem natus
Dei Matris dulcis Gnatus:
Idem donec summum Flamen,
Quod cum illis regnat, Amē.

Ant. Hæc est Virgo sapiens, &c.
Versus, & Oratio, ut supra,

HYMNUS
AD S. CATHARINAM

GAude Virgo Catharina,
Quam refecit lux divina,
Ter quaternis noctibus.
Gaude quod tua doctrina

Phi-

Philosophos à ruina,
Traxisti, & erroribus.
Gaude, quia meruisti
Confortari voce Christi.
Per preces divinitus,
Gaude, quia convertisti
Sponsam Regis, & vidisti
Rotas fractas cælitus.
Gaude, sertis coronata
Et in Syna venerata
Olei stillamine:
Esto nobis advocata,
Apud Deum Virgo grata
In nostro certamine
Diffusa est gratia in labijs tuis.
Propterea benedixit te Deus
in æternum.

Oremus.

OMnipotens sempiterne Deus,

us, ineffabilem misericordiam tuam suppliciter deprecamur: ut, sicut liquor de membris beatæ Virginis & Mart: tuæ Catharinæ jugiter manans, languidorum corpora sanat: sic ejus sancta oratio, á nobis omnes iniquitates expellat: graves tentationes, & impugnationes Dæmonis compescat: omnia mala á nobis avertat: in bono confortet. certantes in agone confirmet: & feliciter ex corpore hoc mortali egressos, Tuæ Majestati in regno cælorum præsentet. Per Dominum nostrum, &c.

Hymnus S. Ambrosÿ & Augustini.

TE Deum laudamus: te Dominũ confitemur. Te

Te æternum Patrem, omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli: tibi cæli & universæ potestates.

Tibi Cherubim & Seraphim: incessabili voce proclamant.

Sanctus, Sanctus, Sanctus: Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli & terra: majestatis gloriæ tuæ.

Te gloriosus Apostolorum chorus.

Te Prophetarum laudabilis numerus.

Te Martyrum candidatus, laudat exercitus.

Te per orbem terrarum, sancta confitetur Ecclesia.

Patrem immensæ majestatis.

Venerandum tuum verum, & unicum Filium.

Sanctum quoque Paraclєtum Spiritum.

Tu Rex gloriæ Christe.

Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo: aperuisti credentibus regna cælorum.

Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus.

Te ergo quæsumus tuis famulis subveni: quos pretioso sanguine redemisti.

Æterna fac cum Sanctis tuis in gloria munerari.
Salvum fac populum tuum Domine: & benedic hæreditati tuæ.
Et rege eos, & extolle illos usq; in æternum.
Per singulos dies benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in sæculum: & in sæculum sæculi.
Dignare Domine die isto: sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos: quemadmodum speravimus in te.
In te Domine speravi non cõfundar in æternum.

Oratio.

Benedicamus Patrem, & Filium cum sancto Spiritu,

Laudemus & super exaltemus eum in sæcula.

Domine exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus cujus miseri ordiæ non est numerus, & bonitatis infinitus est thesaurus. pijssimæ majestati tuæ pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes ut, qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad præmia futura disponas. Per Dominum nostrũ &c.

Domine exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat

Benedicamus Domino Deo gratias.

Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.

OFFICIVM PARVVM DE S. BARBARA

Virg. & Mart.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies, Et os meum annuntiabit laudem tuam.

Deus in adjutorium &c.

Domine ad adjuvandũ &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

Cœ-

Sint tibi grates Pater atq; laudes,
Nulla te Fili taceat vetustas.
Spiritus sancti penetret per omnes,
gloria terras.

Ant. O quam pulchra, &c.

Versus, & Oratio, ut supra.

Ad Sextam.

Deus in adjutorium &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

VIrgo Divorum sacra cum tuetur,
Nuda crudeli laceratur ictu:
Manat è membris cruor, & cruore
Terra madescit.
Acriter quamvis laniata Virgo,
Non tamen mentem laniata mutas
Carcerem visit Deus, & medelis
Vulnera curat.

Sint tibi grates Pater atq; laudes,
Nulla te Fili taceat vetustas,
Spiritus sancti penetret per omnes,
Gloria terras.

Ant. O quam pulchra, &c.

Versus, & Oratio, ut supra.

Ad Nonam.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandũ, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

Sit licet Virgo satiata pœnis (est
Non tamen pœnis saturata mens
Iudicis, ferrum jubet expediri
Iudicis ira.
Virginis ferrum venit in mamillas,
Virginis flammæ veniunt in artus
Virginis pugno quatiuntur ora,
Numinis ergo.
Sint tibi grates Pater atq; laudes,

Nulla te Fili taceat vetustas,
Spiritus sancti penetret per omnes,
Gloria terras.
Ant. O quam pulchra, &c.
Versus, & Oratio, ut supra.
Ad Tertiam.
Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandū, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.
Hymnus.
SAcra cum Virgo venit ad tribunal
Impius Iudex tonat inter enses,
Audet in veræ fidei parentem,
Fundere probra.
Ni Iovem Virgo precibus fatiget,
Impius Iudex gladium minatur:
Virgo sed flocci facit imperatum
Iudicis ensem.

Ave criminis ignara
Sponsum audis voce clarâ
Veni pulchra, veni chara
Veni coronaberis:
Ave Barbara serena,
Pulchra quasi luna plena
Singulari cantilena
Sponsum Agnum sequeris.
Ave Barbara beata,
Quæ cum sponso præperata,
Nuptiarum adoptata
Introisti gaudia.
Ave fulgens Margarita
In corona Iesu sita,
Tam in morte, quam in vita
Sis nobis propitia, Amen.

Ant. O quàm pulchra, &c.
Versus, & Oratio, ut supra.

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris noster.

Et averte iram tuam à nobis.

Deus in adjutorium &c.

Domine ad adjuvandū. &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymuus.

Virgo crudelis Patrū icta ferro,
Virgo mortali spoliata vita,
Auget astrorum sacra tecta donis,
Auget & orbem.
Membra nam servat tumulata muu- (dus
Spiritus verò nitet inter astra,
Et serenata sine fine cernit
Numinis ora.
Sint tibi grates Pater atq; laudes,
Nulla te Fili taceat vetustas,

Oratio.

Spiritus sancti penetret per omnes gloria terras.

Ant. O quam pulchra est casta generatio cum claritate: immortalis est enim memoria illius, quoniam apud Deum nota est, & apud homines.

Ora pro nobis sine mora Sancta Virgo Barbara.

Ut simus digni ex hac hora semper Christi gratia.

Oremus.

OStende nobis Domine quæsumus tuæ pietatis misericordiam quam in sancta Virgine & Mart. tua Barbara piè misericorditer ostendisti: ut ipsius precibus & meritis, á subitanea & improvisa morte libere-

beremur; & ante diem & horam exitus nostri, tui sacratissimi corporis & sangvinis, sacræq; unctionis Sacramentis salubribus muniamur eaq; intercedente ab omni hostium incursu protegamur; & ad te piâ devotione & lætitiâ perducamur. Per Dominum nostrum, &c.

Oratio ad S. Barbaram.

Supplico tibi sanctissima Virgo & Martyr Christi Barbara, ut subvenias mihi famulo in omnibus necessitatibus & angustijs meis, ad te enim suspiro, ad te enim oculos meos & cor meum dirigo; te mihi in advocatam eligo: tuæ protectioni animam & corpus meum committo. Tu clemẽtissi-

tissima Virgo esto mihi indigno famulo tuo in omni tribulatione solatium, in omni perturbatione refugium. Circumda me tua defensionis muro inexpugnabili contra omnes inimicos meos visibiles, & invisibiles, & contra omnia pericula corporū & animæ, & esto mihi auxiliatrix specialissima apud misericordem Deum, ut non secūdùm merita mea, sinat me puniri, sed per tuum interventum consequi merear tecum in cœlestibus gaudere, A.

Oratio.

O Sanctissima Virgo Barbara quodcunq; Sponsi tui viribus potes, mihi in mortis articulo obsecro, ut suppedites. Adjuva me miserum ne in peccatis moriar. Effectum tunc habeat tuâ intercessione, primitus à

Chri-

Christo tibi facta promissio cum fidem ejus sangvine consecrares. Redeat in memoriam Sponso tuo virgineus collo tuo exuberans sanguis, recordetur ardentissimæ tuæ charitatis; nec animam meam á corpore exire permittat, nisi confessione expiatam & Ss. Eucharistiæ Sacramẽto refectam, Amen.

Liber hic est
[redacted]
Ex Schola Rhetorices

z Rawy do Krakowa
Studziana, Opoczno, Bia
łaczew Radoszyce Małogo
szcza y Sędziszow Kraków.